o heilig herr S Cristoffery zu deme verdienst ich auch hoff
welchn tag ich dich ansich das mir kain ubel mit
laid durch dein marter und todt behut mich vor

geſe
hech
[illegible]
ende
und
aller
not
erwi
rbe
mir
das ich
dem
san
der
poß
heit
wid
ſtreb
und
[illegible]
be
mir
gottes
[illegible]
und
[illegible]
diß
ein



S Chriſtophore Patrone peſtis, ora pro nobis,

[illegible] ewige lebē [illegible] durch dein gepett
vor gott erwirb mir gnade hie und dort
Amē

1.

In adventu ad prima ant

Qui venturus est veniet et non tardabit iam non erit timor in finibus nostris ad iii ant

Veni et libera nos deus noster ad vi

Tuam domine excita potenciam et veni ad salvandum nos ad ix

In tuo adventu erue nos domine

In ieiunio ad prima ant

Vivo ego dicit dominus nolo mortem peccatoris sed ut magis convertatur et vivat ad iii ant

Advenerunt nobis dies penitencie ad redimenta

11324 - 2 e 3

pecta ad saluandas nos ad vj
Commendemus nos metipsos in multa paciencia per arma iusticie virtutis dei ad ix
Per arma iusticie virtutis dei commendemus nos metipsos in multa paciencia De passione domini ad primam ant
Vulpes foueas habent et volucres celi nidos filius autem hominis non habet ubi caput suum reclinet ad iij ant
Animme impiorum fremebat

aduerſu me et grauatu est cor
meu ſuper eos ad vi ant
Libera me dne et pone me
iuxta te et cuiuſ vis manus
pugnet contra me ad ix ant
Sicut exaltatus est ſerpens
i heremo ita exaltari oportet
filiu hominis ad iii ymnus
Dei fide qua viuimus ſpe
perhenni qua credimus per carita
tis gram xpo canamus glam
Qui ductus hora tercia ad paſ

ſionis hoſtia crucis ferens
ſuſpendia oue̅ reduxit per
dita Precemur ergo ſubditi
redempcio̅e liberi ut eruat
a ſclo quos ſoluit a cyrographo
Gla tibi trinitas equalis
vna deitas Et ante omne ſe
culu̅ et nu̅c et in perpetuu̅
ad vi ant ame̅
Qua xp̄s hora ſiciſt cru
ce vel i qua ſubijt quos
poſtet i hac pſallere ditet
ſiti iuſticie Quibꝰ ſit et

eſuries quã ipſe de ſe ſaciet
crimẽ | ſit ut faſtidiũ vic
tus que deſiderium Caris
ma ſcti ſpus ſic influat
pſallentibꝰ | ut calor mis eſtꝰ
frigeat | et mentis algor
ferveat Gla tibi trinitas
equalis vna ꝺ. Ad ix ant
Tercius ter horis nume
rus ſacre fidei panditur |
nũc trinitatis nõie mu
nꝰ pcemur venie La a
tronis en cõfeſſio xpi

meretur graciam | laus nostra
vel deuocio | merebitur in-
dulgenciam. Mors per crucem
nunc interiit | et post tene-
bras lux redijt | horror
dei stat criminum | splendor
intestat mencium. Gloria tibi
trinitas. & ad completorium
Xpe qui lux es et dies
noctis tenebras detegis |
lucisque lumen crederis | lumen
beatum predicans. Precamur
sancte domine | defende nos in hac
nocte | sit nobis in te requies

et quietā noctē tribue
Ne gravis sompnus irruat
nec hostis nos surripiat
nec caro illi cōsenciat nos
tibi reos statuat Oculi
sompnū capiant cor ad te
semper vigilet dextera tua
protegat famulos qui te
diligunt Defensor nr̄ aspice
te īsidiantes reprime guber-
berna tuos ~~fa~~ famulos
quos sanguine mercatus es
Memento nr̄i dn̄e ī gravi
isto corpore qui es defensor

aīe adesto nobis dn̄e Deo
patri sit gla eiusqȝ soli filio
cū spū paraclito et nunc
et in perpetuū amen
Feria ii ymnus ad prima
Iam lucis orto sidere
deū precemur supplices
ut in diurnis actibus nos
servet a nocentibus Ling
wa refrenans temperet
ne litis horror insonet vi
sū fovendo contegat
ne vanitates hauriat
Sint pura cordis inti
ma absistat et vecordia

carnis terat sub superbiam
potus cibique parcitas. Ut
cum dies abscesserit noctemque
sors reduxerit mundi per
abstinenciam ipsi canamus
gloriam. Deo patri &c. Ad m
h Nunc sancte nobis spiritus
unum patri cum filio dignare
promptus ingeri nostro refusus
pectori. Os lingua mens
sensus vigor confessionem per-
sonet. Flammescat igne ca-
ritas. Accendat ardor proxi-
mos. Presta pater piissime patri

cōpar vnice cū spū cum
paclito regnās ꝑ omne
sclm amen ad vj ymnꝰ

Rector potens verax
deꝰ qui tempas rer̄ vi
ces splendore mane in
struis et ignibꝰ meridiē
Extingwe flamas litiū
auffer calorē noxiū cōfer
salutē corꝑu veraq̄ pacē
cordiū Presta pr̄ piissime
patriq̄ cōpar & ad ix ymnꝰ

Rerū deꝰ tenax vigor

in motu iugiter permanens | lucis
diurne tempora successibus
determinans. Largire
clarum vespere | quo vita nus-
quam decidat | sed premium
mortis sacre perhennis instet
gloria. Presta pater piissime &c.

ad completorium ymnus

Te lucis ante terminum
rerum creator poscimus | ut
solita clementia | sis presul
ad custodiam. Procul rece-
dant somnia et noctium
fantasmata | hostemque nostrum

cõprime ne polluantur
corpora. Pr̄a pr̄ omipos
p ih̄m xp̄m dn̄m qui te
cū in ppetuū regnat cū
scto spu amē ad pasca
Quesumꝰ auctor oim
i hoc paschali gaudio
ab omi mortis impetu
tuū defendas ppłm. Gła
tibi dn̄e qui surrexisti a
mortuis cū pr̄e et scto
spū i sempiterna scła
amen de ascensio dm

Da nobis illuc sedula de
uocione tandere quo te sede
re cū p̄re ī arce regni cre
dim9 Gla tibi dn̄e qui scan
dis sup sidera cū p̄re et s

De spū sc̄to

Hinc xp̄e nūc paraclit9
p te pi9 nos visitet nouās
ꝗ terre faciē culpis solu
tos recreet Sit laus p̄ri
cū filio sc̄to simul parach
to nobis que mittat fili9
carisma scī spūs amen

Veni creator spūs mētes
tuorū visita / imple sup̄na
grā que tu creasti pecto
ra Qui paraclitꝰ diceris
donū dei altissimi / fons vi
uus ignis caritas / et spiri
talis vnctio Tu septi for
mis munere dextre dei
tu digitꝰ / tu rite p̄missū
p̄ris sermone dittans
guttura Accende lumē
sensibꝰ īfunde amore
cordibꝰ īfirma nr̄i corp

virtute firmans perpetim
Hostem repellas longius pa
cemque dones protinus ductore
sic te previo vitemus omne
noxium Da gaudiorum premia
da gratiarum munera dissolve
litis vincula astringe pacis
federa Per te sciamus da pa
trem noscamus atque filium te
utriusque spiritum credamus
omni tempore amen De sancta trinitate
Da gaudiorum premia
Gloria tibi trinitas equalis

De corpore xpi

Panis angelicus fit panis
hominum dat panis celitus
figuris terminum O res mira-
bilis manducat dnm servus pau-
per et humilis Te summa deitas
unaque poscimus sic nos tu visitas
sicut te colimus per tuas semitas
duc nos quo tendimus supplici-
ter te petimus amen De sancto Jo-
hanne baptista

Marti Johannes magne nobis
peccator optime festi per
hunc gaudia vite perhennis
commoda

KL Januarius habet dies xxxi luna xxx

iii A Kl Circumcisio domini Marcelli Basilii epi ix l
b iiii Octava s. Stephani obiit Anna ...
xi c iii Octava s. Johannis domina ... anno 1625
d ii Octava s. Innocentum ix l
xix e Nonas Vigilia Epyphanie ix l
viii f viii Epyphania domini Maior dr. A
g vii obiit magd. ... donata 1623
xvi A vi
v b v Pauli primi heremite comm.
c iiii ... iii l
xiii d iii 1633 obiit Anna Angermairin monialis
ii e ii 1634 obiit magdalena ... mo. 1606 obiit ...
f Idus Octava Epyphanie semi dr. ... monialis
x g xix Felicis in pincis
A xviii Mauri abbatis
xviii b xvii Marcelli pp et mr. obiit ix l Anna ...
vii c xvi Anthonii abbatis ix l ... 162
d xv Prisce v. et mr. ix l
xv e xiiii Marii Marthe Audifax Abacuc
iiii f xiii Fabiani et Sebastiani mr. ix l
g xii Agnetis v. et mr. Semi dr.
xii A xi Vincencii et Anastasii mr. ix l
i b x Emerenciane v. et mr. ix l
c ix 1624 obiit walpurga ... ; ...
ix d viii Conversio s. Pauli Maior dr. D
e vii Anno domini 1666
xvii f vi
vi g v Agnetis secundo obiit Anna ... monialis et senior
A iiii
xiiii b iii
iii c ii Cyri cum sociis mr. ix l

			Febr. h[abe]t d. xxviii. L. xxix.	
	d	Kl	Ignacii epi et mr	ix l
xi	e	iiii	Purificacio s. marie	dupl' dx
xix	f	iii	Blasii epi et mr	ix l
viii	g	ii	Gilberti cf.	
	A	Non	Agathe virginis et mr	semi dx
xvi	b	viii	Dorothee v et mr 1633	
v	c	vii	obijt Barbara fleisspergerin dom...	
xiii	d	vi		
ii	e	v		
	f	iiii	Scolastice v	ix l
	g	iii		
x	A	ii	Anno dni 1625	
	b	Id	obijt Ursula ottepergerin dona... (5.)	
xviii	c	xvi	Marcii Valentini pbri et mr	ix l
vii	d	xv		
	e	xiiii		
xv	f	xiii		
iiii	g	xii		
	A	xi		
xii	b	x		
i	c	ix	Leodegarij fundatoris Comes et pr...	
	d	viii	Kathedra s. petri	dupl' dx
ix	e	vii	vig	
	f	vi	Mathie apli	Min' dx
xvii	g	v		
vi	A	iiii	obijtus S. walpurgis virginis	
	b	iii		
xiiii	c	ii		

KL Marcz hô .d. xxxi .l. xxx. D

Kunigundis v. Com heinrici conf: xv

Casimiri Confessoris

Perpetue et felicitatis v. xiiij xvi

s francisce vidue duplex

Quadraginta milit xv

Bekerung maria magdalena

Gregorii pp. Mil. dr. Heinricus ix

obijt Clara de Seckedorff monialis 1634

Apli Aprilis. obijt Ursula ... Idin donatin 1615

Joachim conf. patris marie virginis

Benedicti abbatis xv

Joseph nutr. cristi

Annunciacio dominica Mar. dr. D

D

KL Aprilis habet dies xxx. luna xxix.

obiit Elisabetha königin domina 1633

obiit walpurga deffelmann donatin 1635 den 5 aprillis

Anno 1624 den 12 maii obiit reverendus dominus magister leonhardus gentner confessor et prebendarius S.V.V.

vi A iiii
b iii
xiii c ii
viii d Non.
xvi e viii
v f vii
g vi
xiii A v
ii b iiii
c iii
x d ii — obiit apoloina keüfflin priorissa 1621
e Id.
xviii f xviii — Mai. Tyburcii et Valeriani martyrum
vii g xvii
A xvi — 1612 obiit matter mea carissima ursula ...
xv b xv — Aniceti pape et martyris — ix l.
iiii c xiiii
d xiii
xii e xii
i f xi
g x — Sotheris et Gaii pape et martyrum — ix l.
ix A ix — Georii martyris — ix l.
b viii
xvii c vii — Marci ewangeliste — Offic.
vi d vi — Cleti et Marcellini pape et martyrum — ix l.
e v
xiiii f iiii — Vitalis martyris — ix l.
iii g iii — Petri martyris — ix l.
A ii

10 bis

KL Mai hō. d. xxxi. L. xxix.

xi A Kl Philippi et Jacobi Maius dx
b vi
xix c v Inventio s. Crucis Semi. Alexan̄ t. q. D
viii d iiii
e iii
xvi f ii Johis an̄ port. l. Maius dupl
v g Nonis
A viii Apparicio s. Michahel Semi
xiii b vii Gordiani et Epymachi m. xxi
ii c vi
d v
x e iiii Nerei et Achillei et panc. Ano dni 1607
f iii Bonifacii mr obijt dorothea Brofin
xviii g ii de ... monialis
vii A Id.
b xvii Ivuis.
xv c xvi
iiii d xv
e xiiii Potenciane v. xx
xii f xiii Bernhardini obijt ursula wide-
i g xii manin priorissa
A xi Ano dni 1612
ix b x
c ix Translacio s. Francisci Octa. urba. pp. xx. D
xvii d viii Eleutherii pp. et mr obijt ... xx
vi e vii Johannis pp. et mr ... abba s. ... xx
f vi ... dni 1625 dez
xiiii g v
iii A iiii
b iii Felicis pp. et mr xx
xi c ii Petronelle virg. obijt wal: finckin
d Pridie

obijt den 24 dec. 1618 jars starb die monialis 1631
geistlich schwester Sibila ... donala auch ...
... 1629

KL Junius hēt dies xxx. luna xxix.

	e	KL	obijt walpurg jägerschmidin donata 1629
xvi	f	iiii	Marcellini pet. et Herasmi mr ix l
viii	g	iii	
xvi	A	ii	
v	b	Non	
	c	viii	
xiii	d	vii	obijt Barbara widmanin mon...
ii	e	vi	subprioris... senior... 1627 de ... iu...
	f	v	Primi et feliciani ix l
v	g	iiii	D
	A	iii	Barnabe apli omni dupl
xviii	b	ii	Basilidis cyrini naboris et naz. ix l
vii	c	Id'	Anthonii conf. mar dupl
	d	xviii	Iulius.
xv	e	xvii	Viti modesti atque Cresc. mr ix l
iiii	f	xvi	D.
	g	xv	
xii	A	xiiii	Marci et marcelliani mr ix l
i	b	xiii	Geruasii et prothasii mr ix l
	c	xii	Octa. s. antho. Semir. Silverii ix l
ix	d	xi	
	e	x	Paulini epi et conf. ix l
xvii	f	ix	Vig. precursoris d. x milium
vi	g	viii	Nativ. s. Iohis bapte mar dupl
	A	vii	obijt Barbara Wisserin moniales
xiiii	b	vi	Iohis et pauli mr ix l 1627
iii	c	v	
	d	iiii	Leonis pp et conf. ix l Vig.
xi	e	iii	Petri et pauli mar dupl
	f	ii	Commemo. s. pauli omni dupl

KL Jul hz d. xxxi. l. xxix.

		KL	Octa. s. Johis Bapt. Semidx
viii	A	vi	Processi et Martiniani mr ix l
	b	v	
xvi	c	iiii	
v	d	iii	
	e	ii	
xiii	f	Non.	Octa aplor Petri et Pauli Semidx
ii	g	viii	
	A	vii	
x	b	vi	Septem fratrum Rufine et Secunde v. ix l
	c	v	Pii pp et mr ix l
xviii	d	iiii	Naboris et Felicis mr ix l
vii	e	iii	Margarete v. Anacleti pp ix l Henr. cf. ix l D'
	f	ii	obijt Lucia Fränckin donata 1632
xv	g	Id.	Quirici et Julite mr ix l
iiii	A	xvii	Aug.
	b	xvi	Alexii cf ix l
xii	c	xv	Symphorose c. vii filiis mr ix l
i	d	xiiii	
ix	e	xiii	
ix	f	xii	Praxedis v. 1630 den 22 july
	g	xi	Marie Magdalene obijt ...
xvii	A	x	Apollinaris epi et mr ix l Maria Abbtissin
vi	b	ix	Cristine v. et mr ix l
	c	viii	Jacobi apli Summum dupl. Xpofori m.
xiiii	d	vii	Pastoris cf ix l
iii	e	vi	Pantaleonis mr ix l
	f	v	Nazarii Celsi Victoris et Inno. ix l
xi	g	iiii	Simplicii Faustini Fel. et Be. Marthe v. ix l
xix	A	iii	Abdon et Sennen mr ix l
	b	ii	obijt Gertrud der Schwartzkerschin donata

Kl

			Aug⁹ hẽt d xxxi l xxix	
viii		Kl	Vincla s. petri. omn dx Machabeor. com	
xvi	d	iiii	Stephani pp. et mr.	ix l
v	e	iii	Invencio s. stephani ptho.	ix l
	f	ii	Iustini pbri et mr.	iii l
xiii	g	Non	Dnici cf. ix l Afre mris	min'
ii	A	viii	Sixti felicissi. et agapiti mr.	iii l
	b	vii	Donati epi et mr.	iii l
x	c	vi	Cyriaci largi et smarag. mr.	iii l
	d	v	Romani mr. iii l.	vig.
xviii	e	iiii	Laurencii mr.	mai dx
vii	f	iii	Tyburcii et susanne mr.	iii l
	g	ii	Clare v. mris ordinis nri	mai'
xv	A	id	Ypoliti et socior. eius	iii l
iiii	b	xix	Vigil. Eusebii pbri et cf.	
	c	xviii	Assumpcio s. marie	omn dx
xii	d	xvii		
i	e	xvi	Octa. s. laurencii	Semi dx
	f	xv	Agapiti mr.	iii l
ix	g	xiiii	Ludwici epi et cf.	omn dx
	A	xiii	Bernhardi abbis	ix l
xvii	b	xii		
vi	c	xi	Octa. s. marie omn dx. Tymothei et sym.	ix
	d	x	Vig.	
xiiii	e	ix	Bartholomei apli	mai dx
iii	f	viii	Ludwici reg francor.	ix l
	g	vii	Zepherini pp. et mr.	ix l
xi	A	vi		
xix	b	v	Augustini epi omn dx. Hermetis mr.	
	c	iiii	Decollac. s. Iohis. Semi. Sabine v.	
viii	d	iii	Felicis et adaucti mr.	iii l
	e	ii		

September habet dies xxx l[una] xxix.

xvi	f	Kl	Egidii abbis xii · iii lc · miiir.
v	g	iiii	Anthonini mr ix · D
	A	iii	
xiii	b	ii	
ii	c	Non	
	d	viii	
x	e	vii	
	f	vi	Nativitas s. marie ocal dx. Adriani mr
xviii	g	v	Gorgonii m. Kunnegundis v. ix
vii	A	iiii	Prothi et Jacincti mr ix
	b	iii	
xv	c	ii	
iiii	d	Id	
	e	xviii	Victorie exaltacio s. crucis · Sol · Cornelie 2
xii	f	xvii	Octa s. marie Semi. Nicomedis mr ix
i	g	xvi	Eufemie lucie et geminiani ix
	A	xv	
ix	b	xiiii	
	c	xiii	
xvii	d	xii	Eustachii et sociorum eius ix vig.
vi	e	xi	Mathei apli et ewangel ouit dx. D
	f	x	Mauricii et sociorum eius ix
xiiii	g	ix	Lini pp et mr ix
iii	A	viii	
	b	vii	
xi	c	vi	Cypriani et Justine mr ix
xix	d	v	Cosme et Damiani mr ix · 1617
	e	iiii	obijt Katherina de hochen od. mai
viii	f	iii	Michahelis Archangeli ocal dx. oralib
	g	ii	Jeronimi pbri omi dx. Ottonis epi ix

1638 obyt barbara hundlin dorata

			Octob. h[abe]t d[ies] xxxi l[una] xxx	
xvi	A	Kl	Remigii epi et conf.	ix l.
v	b	vi		
xiii	c	v		
ii	d	iiii	Francisci conf.	Mai. dx
	e	iii		
x	f	ii		
	g	Non.	Sergii Bachi et ... marci pape	
xviii	A	viii		
vii	b	vii	Dionisii rustici et eleuth. ...	ix l.
	c	vi	Gereonis epi et conf.	iii l.
xv	d	v	Octa s. Francisci	... dupl.
iiii	e	iiii	Obiit Susanna Springerin monialis 163[illegible]	
	f	iii	Obiit felicitatis ... monialis 1654	
xii	g	ii	Kalixti pape et mr.	iii l.
i	A	Id.	Ursula flamm[illegible] donata 1616	
	b	xvii	Novembris	
ix	c	xvi		
	d	xv	Luce ewangeliste	Mai. dx
xvii	e	xiiii		
vi	f	xiii		
	g	xii	Hylarionis abbis	iii l.
xiiii	A	xi		
iii	b	x		
	c	ix		
xi	d	viii	Crisanti et Darie mr.	iii l.
xix	e	vii	Evaristi pape et mr.	iii l.
	f	vi	Vigilia	
viii	g	v	Symonis et Jude	Mai. dx
	A	iiii		
xvi	b	iii		
v	c	ii	Vigilia omnium sanctorum	

Nouemb[er] ho[ra] d[ies] xxx l[una] xxx
Festu[m] om[n]iu[m] s[an]c[t]or[um] — Mat[er] ora duplex iiij
obijt concordia maisterin monialis 1634
iij c iiij — obyt sabina hachenlauffer vatters schw[ester] 1618
ij f iii — Vitalis et Agricole — xv
g ij
xi A Non[as] — obyt Eva [illegible] discipula 1625
b viij — Leonardi c[onfessoris] — xv
obyt margaretha [illegible] donata 1629
xviii c vij
vii d vi — Quatuor Coronator[um] — xv
e v — Dedica[cio] saluatoris — Theodori m[arty]r[is] — ix
xv f iiij — Triphonis v[ir]g[inis] [illegible] — ix
iiii g iij — Martini ep[iscop]i et c[onfessoris] — duplex — octaua Mart[ini] — 2
A ij — Martini p[a]p[e] et m[arty]r[is] — ix
xii b Id[us] — Brictii ep[iscop]i et c[onfessoris] — xv — [illegible] sabbato
i c xviii — Decemb[er]
d xvii
ix e xvi
f xv
xvii g xiiii — Dedicacio ap[osto]lor[um] Pet[ri] et Pauli — omnia duplex
vi A xiii — Elizabet Semi[duplex] — Ponciani m[arty]r[is] — ix
b xii
xiiii c xi
iii d x — Cecilie v[irginis] et m[arty]r[is] — Semi[duplex]
e viii — Clementis p[a]p[e] et m[arty]r[is] — xv — 2
xi f vii — Crisogoni m[arty]r[is] — xv
xix g vi — Katherine v[irginis] et m[arty]r[is] — Semiduplex
A v — [illegible] — xv
viii b iiii — obÿt vrsula Bleßner [illegible] donata 1606
c iii — obyt Anna Bättlin monialis 1611
xvi d ii — Saturnini m[arty]r[is] — iii l[ectiones]
v e ii — Andree ap[osto]li — obyt [illegible] menzinger — omnia duplex
[illegible] Carsching
Dec[embris] 19 obyt R[everendus] Preb[...]darius d[omi]n[us] magister
[illegible] Georgius Bechel Cof[essor] ad Sanctam W.

Kl Decembr' hẽt d. xxxi l. xxx. 1637

xiii	f	Kl	obiit Anna Ehinger[illegible] donata	
ii	g	iiii	Bibiane v. et mr.	xx.
	A	iii		
x	b	ii	Barbare v. et mr.	xx.
	c	Non	Sabe abbis obiit Anna [illegible]	
xviii	d	viii	Nicholai epi [illegible] 1619	Semi dx.
vii	e	vii	Ambrosii epi	iiii or dx.
	f	vi		
xv	g	v		
iiii	A	iiii	Melchiadis pp. et mr.	xx.
	b	iii	Damasi pp. et cf.	xx.
xii	c	ii	obiit Caritas Bregentwaltin monialis 1634	
i	d	Id'	Lucie v. et mr.	Semi dx.
	e	xix	Januarius	
ix	f	xviii		
	g	xvii		
xvii	A	xvi		
vi	b	xv		
	c	xiiii		
xiiii	d	xiii	Vigilia	
iii	e	xii	Thome apli obiit [illegible]	Maior dx.
	f	xi	[illegible]	
xi	g	x	seniora	1631
xix	A	ix	Vigilia	
	b	viii	Nativitas dni	Mai' dx.
viii	c	vii	Stephani prothom	Mai' dx.
	d	vi	Johannis apli et ewangeliste	Mai'.
xvi	e	v	Sctorum Innocentum	Semi dx.
v	f	iiii	Thome archiepi et m.	xx.
	g	iii	obiit Anna Eyns[illegible]dlin donata 1609	
xiii	A	ii	Silvestri pp. et cf.	xx.

Venite exultem^s dn̄o iubi
lem^s deo salutari nr̄o **Invita**
Preoccupem^s faciē dn̄i et ipsal
mis iubilem^s ei **Invita** Q^m dn̄s
~~magn^s dn̄s et rex magn^s sr̄ oēs~~
~~deos~~ **ivita** ~~In manu tua dn̄e oēs~~
~~fines t̄re~~ **ivi** ~~Venite adoremus~~
~~dn̄m q̄ fec̄ nos~~ **ivita** ~~Dn̄m q̄ fec̄ nos~~
~~venite adorem^s~~ **i vit̄** Adoremus
dn̄m q̄ fec̄ nos **Ad noct̄ ym̄**

PRimo dierū omniū
quo mundus extat cō
ditus vel quo resurgēs con
ditor nos victa morte liberet
Pulsis procul torporib^s surga-
mus om̄s ocius et nocte que-

nunc pium sic prophetam novimus
Nostras preces ut audiat suamque
dexteram porrigat et expiatos
sordibus reddat polorum sedibus
Ut quique sacratissimo huius
diei tempore horis quietis psal
limus donis beatis muniamur
Iam nunc paterna claritas te pos
tulamus affatim absit libido
sordidans omnisque actus noxius
Ne sit feda vel lubrica compago
nostri corporis per quod averni
ignibus ipsi crememur acrius
Ob hoc redemptor quesumus ut probra
nostra diluas vite perhennis com
moda nobis benignus conferas

Quo carnis actu exules effecti
ipsi celibes ut prestolamur cernui
melos canamus glorie P[er]e[cum] p[er] p[re]t[er] V.

Nocte surgentes vigilemus
o[m]nes semper in psalmis meditemur
atque viribus totis d[omi]no canamus
dulciter ymnos Ut pio regi
pariter canentes cum suis sanctis me
reamur aulam ingredi celi si
mul et beatam ducere vitam

Prestet hoc nobis deitas be[a]ta
patris ac nati pariterque sancti spiritus cuius
reboat in omni mundo gloria. Amen

Servite d[omi]no



Eatus vir qui
nõ abiit i cõsi
lio impiorũ: ⁊ i ui
a pctõr nõ ste
tit: ⁊ in cathe
dra pestilencie
nõ sedit. Sed
i lege dñi voluntas ei: ⁊ i le
ge ei meditabit die ac nocte.
Et erit tanquã lignũ qd' pla
tatum est secus decursus a
quarũ: qd' fructũ suũ dabit
i tempe suo. Et foliũ ei non
defluet: ⁊ oĩa quecũq; fa
ciet pspabunt. Non sic im
pii nõ sic: sed tanquã pulvis

que ꝓicit uetus a facie terre
Ideo nō resurgunt impii in iudi
cio: neq; peccatores in cōsilio iusto
rū. Quoniā nouit dñs uiam iu
stoꝝ: et iter impioꝝ peribit. ps.
Quare fremuerunt gentes:
et ppli meditati sunt inania
Astiterunt reges terre; et prin
cipes cōuenerunt in unum: aduer
sus dñm et aduersus xp̄m eius
Dirumpamus uincula eoꝝ: et
proiciamus a nob iugū ipsoꝝ Qui
habitat in celis irridebit eos:
et dñs subsannabit eos. Tunc
loquetur ad eos in ira sua: et in
furore suo cōturbabit eos

Ego autem constitutus sum rex ab
eo super syon montem sanctum eius:
predicans preceptum eius. Dominus dixit
ad me: filius meus es tu: ego ho
die genui te. Postula a me et
dabo tibi gentes hereditatem tuam:
et possessionem tuam terminos ter
re. Reges eos in virga ferrea:
tanquam vas figuli confringes
eos. Et nunc reges intelligite:
erudimini qui iudicatis terram.
Servite domino in timore: et exulta
te ei cum tremore. Apprehendite
disciplinam, ne quando irascatur
dominus: et pereatis de via iusta. Cum
exarserit in brevi ira eius: beati

omnes qui cõfidunt in eo ps. d.
Dñe qd multiplicati sunt
qui tribulãt me: multi i
surgunt adũsum me Multi
dicunt aĩe mee: nõ ẽ salus
ipi ĩ deo ei Tu aũt dñe suscep
tor meus es: glã mea ⁊ exaltãs
capᷓ meũ Voce mea ad dñm
clamaui: ⁊ exaudiuit me de
~~sco~~ mõte scõ suo Ego dormiui
⁊ soporatus sũ ⁊ exsurrexi: q
a dñs suscepit me Nõ timeo
bo milia ppli circũdantis me:
exsurge dñe saluũ me fac ds
meus Quõ tu pcussisti oẽs ad
uersantes m̃ sine causa dentes

peccatorum contriuisti. Domini est salus:
et super populum tuum benedictio tua.
Cum inuocarem exaudi- ps.
uit me deus iusticie mee:
in tribulacione dilatasti michi. Mise- 3
rere mei: et exaudi oracionem me-
am. Filii hominum usque quo gra-
ui corde: ut quid diligitis uani-
tatem et queritis mendacium. Et sci-
tote quoniam mirificauit dominus sanctum
suum: dominus exaudiet me cum cla-
mauero ad eum. Irascimini et
nolite peccare: que dicitis in
cordibus uestris in cubilibus uestris con-
pungimini. Sacrificate sacri-
ficium iusticie et sperate in domino. mul-

ti dicunt quis ostendit nobis bona
Signatum est super nos lumen vultus
tui domine: dedisti leticiam in corde meo
A fructu frumenti: vini et olei
sui multiplicati sunt. In pace
in idipsum: dormiam et requiescam. Quoniam
tu domine singulariter in spe: consti-
Verba mea au- Constituisti me
ribus percipe domine: intellige cla-
morem meum. Intende voci orationis
mee: rex meus et deus meus. Quoniam
ad te orabo domine: mane exaudi-
es vocem meam. Mane astabo ti-
bi et videbo: quoniam non deus volens
iniquitatem tu es. Neque habita-
bit iuxta te malignus: neque per-

manebunt iniusti ante oculos tuos
Odisti omnes qui operantur iniquitatem:
perdes omnes qui loquuntur mendacium
Virum sanguinum et dolosum abho
minabitur dominus: ego autem in mul
titudine misericordie tue Introibo in
domum tuam: adorabo ad templum
sanctum tuum in timore tuo Domine de
duc me in iusticia tua propter inimi
cos meos: dirige in conspectu tu
o viam meam Quoniam non est in ore eorum
veritas: cor eorum vanum est Sepul
chrum patens est guttur eorum lin
guis suis dolose agebant: ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ iudica illos deus Decidant
a cogitationibus suis: secundum multi

tudinē i pietatū eor expelle e
os: qm̄ irritauerūt te dn̄e Et
letent' oīs qui sꝑant ī te: ie
t'nū exultabūt ꝯ habitabis ī
eis Et gl'abunt' ī te oīs qui
diligūt nomē tuū: qm̄ tu be
nedices iusto Dn̄e ut scuto
bone uoluntatis tue: corona
Dn̄e ne ī furore ℣ sti nos
re tuo arguas me: neqꝫ
ira tua corripias me Misere
re mei dn̄e qm̄ ī firmus sū:
sana me qm̄ cōturbata sūt dn̄e
ossa mea Et aīa mea tur
bata ē ualde: ✠ tu dn̄e usqꝫ ✠ s'd
quo Conuertere dn̄e ꝛ eripe

animam meam: saluum me fac propter
misericordiam tuam. Quoniam non est in morte
qui memor sit tui: in inferno
autem quis confitebitur tibi. Laboraui
in gemitu meo; lauabo per singu-
las noctes lectum meum: lacrimis
meis stratum meum rigabo. Tur-
batus est a furore oculus meus: inue-
teraui inter omnes inimicos meos.
Discedite a me omnes qui operami-
ni iniquitatem: quoniam exaudiuit dominus
uocem fletus mei. Exaudiuit
dominus deprecacionem meam: dominus ora-
cionem meam suscepit. Erubes-
cant et conturbentur vehementer
omnes inimici mei: conuertantur

et erubescant valde velociter. añ
Servite dño ĩ timore et exultate
ei cũ tremore. ã. Ueniet ecce rex
excelsus cũ potestate magna ad
saluandas gentes al'. ã. Ds iudex
Dñe deus ms ĩ te sꝑaui ps.
Saluũ me fac ex oĩbꝰ ꝑse-
quētibꝰ me et libera me. Ne quã-
do rapiat ut leo aĩam meã: ꝑ-
dũ nõ ē qui redimat neqꝫ q
saluũ faciat. Dñe ds ms si fe-
ci istud: si ē iniqtas ĩ manibus
meis. Si reddidi retribuentibꝫ
m mala: decidã merito ab imi-
cis meis inanis. Persequatr
inimicus aĩam meã et cõprehen

dat: et conculcet in terra uitam
meam: et gloriam meam in puluerem
deducat. Exsurge domine in ira tu
a: et exaltare in finibus inimicorum
meorum. Et exsurge domine deus meus
in precepto quod mandasti: et synago
ga populorum circumdabit te. Et propter
hanc in altum regredere: dominus iu
dicat populos. Iudica me domine se
cundum iusticiam meam: et secundum in
nocenciam meam super me. Consu
metur nequicia peccatorum: et diriges
iustum scrutans corda et renes deus.
Iustum adiutorium meum a domino. qui
saluos facit rectos corde. Deus iu
dex iustus fortis et paciens. num

quod irascitur per singulos dies. Nisi
conuersi fueritis gladium suum
vibrauit: arcum suum tetendit
et parauit illum. Et in eo parauit va
sa mortis: sagittas suas arden
tibus effecit. Ecce parturit in
iusticiam. concepit dolorem et pe
perit iniquitatem. Lacum aperuit
eum et effodit eum: et incidit in foveam
quam fecit. Conuertetur dolor eius
in caput eius: et in verticem ipsius iniqui
tas eius descendet. Confitebor domino
secundum iusticiam eius: et psallam no
mini domini altissimi. psalmus d.

Domine dominus noster: quia admi
rabile est nomen tuum in uni

ursa t̃ra Quõ eleuata ē mag
nificencia tua: sup celos Ex
ore ĩfanciū & lactenciū pfeci
sti laudē ꝓpť ĩimicos tuos. ut
destruas ĩimicū & ultorē Quõ
uidebo celos tuos opa digitoꝝ
tuoꝝ: lunā & stellas que tu
fundasti Qd ē hō qd memor
es ei: aut fili hoīs quõ uisitas
eū Minuisti eū paulominus
ab angelis: glã & honore corona
sti eū: & constituisti eū sr opa
manuū tuaꝝ Oĩa subiecisti
sb pedib ei: oues & boues uni
uersas. ĩsup & pecora campi Vo
lucres celi & pisces maris.

perambulant semitas maris. Domine
dominus noster: quia admirabile est no
men tuum in universa terra. ps.
Confitebor tibi domine in toto
corde meo: narrabo omnia
mirabilia tua. Letabor et exul
tabo in te: psallam nomini tuo al
tissime. In convertendo inimicum
meum retrorsum: infirmabuntur
et peribunt a facie tua. Quoniam feci
sti iudicium meum et causam me
am: sedisti super thronum qui
iudicas iusticiam. Increpasti
gentes et periit impius: nomen
eorum delesti in eternum et in seculum
seculi. Inimici defecerunt fra

mee ī finē: et ciuitates destru
xisti. Periit memoria eoꝝ cū
sonitu: ⁊ dñs ineternū ꝑmanet
Parauit ī iudicio thronū su
um: ⁊ ipse iudicabit orbem ter
re ī equitate: iudicabit ꝑplos
ī iusticia. Et fcūs ē refugium
dñs paupi: adiutor ī oportunita
tib̄ in tribulacione. Et sperent
ī te qui nouerunt nomē tuū:
q̄m nō dereliquisti querentes te
dñe. Psallite dño qui habitat
ī syon: annūciate inter gētes stu
dia eī. Qm̄ requirēs sangui
nē eoꝝ recordatus ē: nō ē oblit'
clamarē pauꝑū. Miserere me

i domine: vide humilitatem meam de inimi
cis meis Qui exaltas me de por
tis mortis: ut annunciem omnes
laudaciones tuas in portis filie
syon Exultabo in salutari tuo:
infixe sunt gentes in interitu quem
fecerunt In laqueo isto quem ab
sconderunt: comprehensus est pes eorum
Cognoscetur dominus iudicia faciens
in operibus manuum suarum comprehen
sus est peccator Convertantur peccatores
in infernum: omnes gentes que obliviscun
tur deum Quoniam non in finem oblivi
o erit pauperis: paciencia pau
perum non peribit in finem Exurge gloria
domine non confortetur homo: iudicentur

gēts in cōspectu tuo Constitue
e dñe legis latorē sup eos: ut
sciant gētes quo homines sūt
Ut quid dñe recessisti longe: de
spicis i oportunitatib; i tribulaci
one. Dum superbit impius īcen
dit paup: cōphenduntur i con
siliis quib; cogitāt. Quo lauda
tur pccōr i desideriis aīe sue: et
iniquus bñdicit. Exacerbauit
dñm pccōr: scdm multitudinē
ire sue nō queret. Non ē ds i
cōspectu ei': iquinate sūt vie
illius iomi tpe. Auferuntur
iudicia tua a facie ei': omniū i
inimicor suor dñabit. Dixit ei 20

i corde suo: nõ movebor a genera
cione i generacionẽ sine malo. Cu
i maledictione os plenũ ē et
amaritudine et dolo: sub lingua
ei labor et dolor. Sedet i insidiis
cũ divitib' i occultis: ut interfici
at innocentẽ. Oculi ei i paupẽ
respiciunt: insidiat' i abscondi
to quasi leo i spelũca sua. Insi
diat' ut rapiat pauperem: rape
pauperem dũ attrahit eũ. In la
queo suo humiliavit eũ: incli
navit se et cadet cũ dñat' fue
rit pauperũ. Dixit ei i corde su
o oblit' est deus: avertit faciem
sua ne videat i finẽ. Exurge

dñe deus exaltet᷑ manꝰ tua: ne
obliuiscaris pauperū Propter
qd irritauit impius dm̄: dix̄ ei
i corde suo nō requiret Uides qm̄
tu laborē ⁊ dolorē cōsidras: ut
tradas eos i manꝰ tuas Tibi de 3
relictus ē pauper: orphano tu e
ris adiutor Contere brachiū
pctoris ⁊ maligni: queret᷑ pec
catū illi' ⁊ nō inuenietur Dn̄s
regnabit i et̄nū ⁊ i sclm̄ scli:
pibitis gētes de t̄ra illi' Desideri
ū pauperū exaudiuit dn̄s: pre
parationem cordis eoꝝ audiuit
auris tua Iudicare pupillo
⁊ humili: ut nō apponat ult᷑

I magnificare se hō sup̄ t'ram.
In dn̄o cōfido: quomodo di Ps.
citis aīe mee trāsmigra in mō
tem sic̄ passer. Quō ecce pcc
tores intenderūt arcū: parauerūt
sagittas suas i pharetra: ut
sagittent i obscuro rectos cor
de. Quō q̄ pfecisti destruxerūt:
iustus aūt qd fec. Dn̄s i templo
sc̄o suo: dn̄s i celo sedes ei. O
culi ei' i paupem respiciūt: pal
pebre ei' interrogāt filios hoīm.
Dn̄s interrogat iustū et impiū:
qui aūt diligit iniquitatē odit
aīam suā. Pluit sup̄ pcc'ores la
qos: ignis sulphur' et sp̄s pcellaꝝ

z

pars calicis eorum. Quoniam iustus dominus
et iusticias dilexit: equitatem
vidit vultus eius. a. Deus iudex
iustus fortis et longanimis
nunquid irascetur per singulos dies. a.
Confortate manus dissolutas confor
tamini dicite ecce deus noster veniet
et salvabit nos. ar. a. Gaude. ps.
dne Salvum me fac quoniam defecit
sanctus: quoniam diminute sunt ve
ritates a filiis hominum. Vana lo
cuti sunt unusquisque ad proximum
suum: labia dolosa in corde et corde
locuti sunt. Disperdat dominus univer
sa labia dolosa. linguam magni
loquam. Qui dixerunt linguam

nostram magnificabimus; labia
nostra a nobis sunt: quis noster dominus est
Propter miseriam inopum et ge-
mitum nunc exurgam dicit dominus. Po- & pauperum
nam in salutari: fiducialiter agam in eo
Eloquia domini casta: argentum ig- eloquia
ne examinatum probatum terre pur-
gatum septuplum. Tu domine serua-
bis nos et custodies nos a gene-
racione hac in eternum. In circuitu
impii ambulant: secundum altitudinem
tuam multiplicasti filios hominum.
Usque quo domine obliuisce- Ps.
ris me in finem: usque quo auer-
tis faciem tuam a me Quamdiu po-
nam consilia in anima mea: dolorem in

corde meo p diem. Usq; quo ex
altabit' inimicus meus sup me:
respice & exaudi me dñe deus
meus. Illumina oculos meos ne
umquam obdormiam i morte: ne
quando dicat inimicus meus p̄ua
lui adūsus eū. Qui tribulant
me exultabūt si motus fue
ro: Ego aūt i mīa tua speraui. Ex
ultabit cor meū i salutari tu
o; cātabo dño qui bona tribuit m̄i: et
psallam nōi tuo altissimi. ps
Dixit i sipiens i corde su
o: nō ē ds. Corrupti sūt
& abhominabiles fcī sūt i
studiis suis: nō ē qui faciat

bonū. nō ē usq; ad unū. Dn̄s
de celo ꝓspexit sup̄ filios hoīm̄
ut uideat si ē itelligens aut
requirens deū. Omnis declinaue
runt simul i utiles facti sūt. nō
ē qui faciat nō ē usq; ad unū bonū
Sepulchrū patens ē guttur
eoꝝ; linguis suis dolose agebāt
uenenū aspidū sub labiis eoꝝ
Quoꝝ os maledictiōe ꝛ amā
ritudine plenū ē: ueloces
pedes eoꝝ ad effundendū san
guinē. Contricio ꝛ infelicitas in
uiis eoꝝ; ꝛ uiā pacis nō cogno
uerunt: nō ē timor dei an̄ oclōs
eoꝝ. Nōne cognoscent om̄s qui

operantur iniquitatem: qui devorant
plebem meam sicut escam panis. Deum
non invocaverunt: illic trepi
daverunt timore ubi non erat
timor. Quoniam dominus in generatione
iusta est: consilium inopis confudistis
quoniam dominus spes eius est. Quis dabit
ex syon salutare israel: cum averte
rit dominus captivitatem plebis sue
exultabit iacob et letabitur israel.

Domine quis habitabit in taber Ps.
naculo tuo: aut quis requi
escet in monte sancto tuo. Qui ingre 170
graditur sine macula: et operatur
iusticiam. Qui loquitur verita
tem in corde suo: qui non egit do

lū i ligua sua. Nec fecit pri
mo suo malū: & obprobriū nō
accepit adūsus primos suos
Ad nichilū deductus ē i cōspec
tu eius malignꝰ: timētes aūt dn̄m
glorificat. Qui iurat primo su
o & nō decipit: q̄ pecuniā suam
nō dedit adusurā: & munera sup
i nocētes nō accepit. Qui facit
hec: nō movebitur i eternū. ā Tu
dn̄e servabis nos & custodies nos
ꝟ Memor fui nocte nois tui dn̄e
& custodivi legē tuā. ā Gaudete
oēs & letamini ecce q̄a veniet dn̄s
ulcionis adducet retribucōem ipse
veniet & salvabit nos. ꝟ Kyryō

spēs decorus est· Ps nr̄ maifeste uici
et· A· Alla lapis reuolut᷒ ē ab ab ho
stio monumēti al' al' V Surrexit
dn̄s de sepulchro al'· Qui p nobis pependit in
Conserua me dn̄e· ps Ligno·
q̄m speraui i te: dx dixi dn̄o
ds meus es tu q̄m bonor meor n̄
eges Scīs qui sūt in t'ra ei᷒: mi
rificauit oēs uoluntates me
as i eis Multiplicate sūt in
firmitates eor: pstea accelera
uerūt Non cōgregabo cōuenti
cula eor de sāguinib᷒: nec me
mor ero nominū eor p labia
mea Dn̄s pars hereditatis mee
et calicis mei: tu es qui restitu

es hereditatē meā m̄. Funes
ceciderunt m̄ in p̄claris: etenī here
ditas mea p̄clara ē m̄. Benedicā
dn̄m qui tribuit m̄ itellectū: īsup
et usq; ad noctē increpuerunt me
renes mei. Prouidebā dn̄m ī cō
spectu meo semꝑ: qm̄ a dextris ē m̄
ne commouear. Propt̄ hoc letatū
ē cor meū et exultauit lingua me
a: insup et caro mea requiescet in
spe. Quō nō derelinques aīam me
ā i inferno: nec dabis scm̄ tuū
uidere corrupcionē. Notas m̄ fe
cisti uias uite; adīplebis me leti
cia cū uultu tuo: delectaciones i
dext̄a tua usq; in finem. A Bonor

meoꝝ nō īdigs ī te sꝑaui cōserua

Exaudi dn̄e ps. C me ds. Ex°.
iusticiā meā: intende dep̄ca
cionē meā. Auribꝫ ꝑcipe oraci
onē meā: nō ī labiis dolosis. De
uultu tuo iudiciū meū ꝓdeat:
oculi tui uideāt equitates. Pro
basti cor meū ⁊ uisitasti nocte:
igne me examinasti ⁊ nō est
inuenta ī me iniquitas. Ut non
loquat̄ os meū opa hoīm: ꝓp
t̄ uerba labioꝝ tuoꝝ ego custodi
ui uias duras. Perfice gressus
meos ī semitis tuis: ut nō mo
ueant̄ uestigia mea. Ego cla
maui quō exaudisti me ds: i

clina aurē tuā m̄: ⁊ exaudi u
ba mea Mirifica mīās tuas:
qui saluos facis sꝑantes in te
A resistentib; dextere tue custo
di me: ut pupillā ocli Sub ū
bra alarū tuaꝝ ꝓtege me: a
facie impioꝝ qui me afflixerūt
Inimici mei aīam meā circū
dederūt; adipē suū cōcluserūt:
os eoꝝ locutū ē sup̄biā Proici
entes me n̄c circūdederūt me:
oclos suos statuerūt declina
re i terram Susceperūt me si
cut leo paratus ad p̄dam: et
sic catulus leonis habitās i
abditis Exurge dn̄e preueni

eũ ꝛ ſubplanta eũ; eripe aīam
meā ab impio: frameā tuā ab in
man' imicis tue D ne a paucis de ter
ra diuide eos ī uita eoꝝ: de abſcon
ditis tuis adimpletus ē uēter eoꝝ
Saturati ſūt filiis: ꝛ dimiſerūt
reliqas ſuas paruulis ſuis Ego
aūt ī iuſticia apparebo ī conſpectu
tuo: ſaciabor cū apparuerit glã
tua. a. Ꝑpt uba labioꝝ tuoꝝ ego cuſto
diui uias duras a. Gaude ꝛ letare
filia iłłm ecce rex tuus ueniet t̃ ſyō
noli timere qa cito ueniet ſalus tua. añ
Rex nr̃ adueniet xpc quē iohēs p̄di
cauit agnū eē uenturū. ps dd.
Diligam te dñe fortitudo mea

a: dominus firmamentum meum et refu-
gium meum et liberator meus. Deus
meus adiutor meus: et sperabo in eum.
Protector meus et cornu salutis
mee: et susceptor meus. Laudans
inuocabo dominum: et ab inimicis meis
saluus ero. Circumdederunt
me dolores mortis: et torrentes
iniquitatis conturbauerunt me.
Dolores inferni circumdederunt
me: preoccupauerunt me laquei
mortis. In tribulacione mea inuo
caui dominum: et ad deum meum clama
ui. Et exaudiuit de templo sancto
suo vocem meam: et clamor meus in
conspectu eius introiuit in aures eius

Cōmota ē ꝛ cōtremuit t'ra et
fundamēta mōciū cōturba
sc̄ ta ꝛ cōmota sūt: quō iratus
ē eis Ascendit fumus ī ira
ei' et ignis a facie ei' exarsit
carbones succensi sūt abeo
Inclinauit celos et descendit
r caligo sub pedib' ei' Et ascēdit
sup cherubin ꝛ uolauit uola
uit: sup pennas uētorꝫ Et posu
it tenebras latibulū suū ī cir
cuitu ei' tab'naculū ei' tene
brosa aqua ī nubib' aeris Pre
fulgore ī conspcu ei' nubes trā
sierūt: grando ꝛ carbones ig
nis Et ītonuit de celo dn̄s et

altissimus dedit vocem suam
grando et carbones ignis Et
misit sagittas suas et dissipa
uit eos fulgura multiplicavit
et conturbavit eos Et apparu
erunt fontes aquarum: et reve
lata sunt fundamenta orbis ter
rarum Ab increpacione tua
domine: ab inspiracione spiritus ire tu
e Misit de summo et accepit
me: et assumpsit me de aquis
multis Eripuit me de inimi
cis meis fortissimis; et ab hiis
qui oderunt me: quoniam confortati
sunt super me Preuenerunt me
in die afflictionis mee: et factus est

dñs ptector meus. Et eduxit me
i latitudinē saluū me fecit
quō uoluit me. Et retribuet
m̄i scdm iusticiā meā: et scdm
puritatē manuū mear retribu
et m̄i. Quia custodiui uias dñi:
nec ipie gessi a deo meo. Quō oīa
iudicia ei i cōspectu meo: et iusti
cias ei nō repuli a me. Et ero
i maculatus cū eo: et obseruia
bo me ab iniquitate mea. Et re
tribuet m̄i dñs iusticiā meā: et
scdm puritatē manuū mear
scdm
i cōspectu oculor ei. Cū scō scs
gla
eris: et cū uiro i nocēte i no
cens eris. Et cū electo electus

eris: et cum perverso perverteris Quoniam
tu populum humilem salvum facies:
et oculos superborum humiliabis Quoniam
tu illuminas lucernam meam domine
deus meus illumina tenebras meas
Quoniam in te eripiar a temptacione:
et in deo meo transgrediar mu-
rum Deus meus impolluta via eius:
eloquia domini igne examinata:
protector est omnium sperancium in se Quoniam
quis deus preter dominum: aut quis preter
deum nostrum Deus qui precinxit
me virtute: et posuit immacula-
tam viam meam Qui perfecit pe-
des meos tamquam cervorum: et su-
per excelsa statuens me Qui

ds

docet manus meas ad prelium: et
posuisti ut arcum ereum brachia
mea. Et dedisti michi protectionem
salutis tue: et dextera tua suſ-
cepit me. Et disciplina tua
correxit me in finem: et discipli-
na tua ipsa me docebit. Dila-
tasti gressus meos subtus me:
et non sunt infirmata vestigia
mea. Persequar inimicos me-
os et comprehendam illos: et non
convertar donec deficiant. Confri-
gam illos nec poterunt stare:
cadent subtus pedes meos. Et
precinxisti me virtute ad bellum:
supplantasti insurgentes in me

ſubtus me Et inimicos me
os dediſti m̄ dorſū: et odientes
me diſperdidiſti Clamauerūt
nec erat qui ſaluos faceret: ad
dn̄m n̄ exaudiuit eos Et com
minuā eos ut puluerē ant̄ fa
ciem uenti: ut lutū platearū
delebo eos Eripies me de con
tradictōib' ꝑpli: ꝯſtitues me
i cap̄ gentiū Populus quē
nō cognoui ſeruiuit m̄: i au
ditu auris obediuit m̄ Filii
alieni mentiti ſunt m̄: filii alie
ni i ueterati ſunt: et claudica
uerūt a ſemitis ſuis Viuit
dn̄s et bn̄dictus ds̄ m̄s: et ex

altetur deus salutis mee. Deus
qui das vindictas michi: et subdis
populos sub me: liberator meus de
inimicis meis iracundis. Et ab
insurgentibus in me exaltabis me:
a viro iniquo eripies me. Prop
terea confitebor tibi in nacionibus
domine: et nomini tuo psalmum
dicam. Magnificans salutes
regis eius et faciens misericordiam xpo
suo david: et semini eius usque
in seculum. A. Diligam te domine virtus
mea. V. Quia tu illuminas lucer
nam meam domine. Deus meus illumina
tenebras meas. A. Ecce venio cito
et merces mea est mecum est dicit dominus

dare unicuique secundum opera sua. V.
Emitte agnum domine dominatorem terre
De petra deserti ad montem filie sy
on. A. Alleluia quem queris mulier al
uiventem cum mortuis al. V. Sur
rexit dominus vere al. et apparuit symo.
Celi enarrant gloriam dei. ps.
et opera manuum eius annunci
at firmamentum. Dies diei eruc
tat verbum: et nox nocti indicat
scienciam. Non sunt loquele ne
que sermones: quorum non audi
antur voces eorum. In omnem terram
exiuit sonus eorum: et in fines or
bis terre verba eorum. In sole posu
it tabernaculum suum: et ipse tam

quia sponsus procedens de tha
lamo suo Exultauit ut gy
gas ad currendam uiam: a sum
mo celo egressio eius Et occur
sus eius usque ad summum eius: nec
est qui se abscondat a calore eius
Lex domini inmaculata conuertens
animas: testimonium domini fide
le sapienciam prestans paruulis
Iusticie domini recte letificantes
corda: preceptum domini lucidum il
luminans oculos Timor domini
sanctus permanens in seculum seculi: iudi
cia domini uera iustificata in semet
ipsa Desiderabilia super aurum
et lapidem preciosum multum: et dul

ciosa sup(er) mel et fauu(m). Etenim
servus tuus custodit ea: in cus-
todiendis illis retribucio multa.
Delicta quis intelligit ab occultis
meis munda me: et ab alienis
parce servo tuo. Si mei non fu-
erint tunc immaculatus ero et — d(omi)nati
emundabor a delicto ~~meo~~ max-
imo. Et erunt ut complaceant
eloquia oris mei: et medita-
cio cordis mei in conspectu tuo
semper. Domine adiutor meus: et re-
demptor meus. A(ntiphona). Non sunt loquele
neque sermones quorum non audian-
tur voces eorum. A(ntiphona). Gabriel angelus
locutus est marie dicens ave gratia

plena dñs tecū bñdicta tu in mu
lieres ꝛ bñdict' fructus uentris

Exaudiat te dñs i die ps.
tribulacionis: ꝓtegat te
nomē dei iacob Mittat tibi aux
iliū de scō: et de syon tueatur
te Memor sit ois sacrificii
tui: et holocaustū tuū pin
gue fiat Tribuat tibi scdm
cor tuū: et omē consiliū tuū
cōfirmet Letabim̄ i salutari
tuo: et i noīe dei nr̄i magnifi
cabim̄ Impleat dñs oēs peti
ciones tuas nūc cognoui quo
saluū fecit dñs xp̄m suū Ex
audiat illū de celo scō suo: i po

37

tentatiꝰ salus dextere eiꝰ. Hii in curribus ⁊ hii in equis: nos autem in nomine domini nostri inuocabimus. Ipsi obligati sunt ⁊ ceciderunt: nos autem surreximus et erecti sumus. Domine saluum fac regem: et exaudi nos in die qua inuocauerimus te. aña Exaudiat te dominus in die tribulacionis. aña Maria dixit putas qualis est ista salutacio quia conturbata est anima mea ⁊ quia paritura sum regem qui claustrum uirginitatis mee non uiolabit. ps Domine in uirtute tua letabitur rex: ⁊ super salutare tuum exultabit uehementer.

Desiderium cordis eius tribuisti ei: et voluntate labiorum eius non fraudasti eum. Quoniam prevenisti eum in benedictionibus dulcedinis: posuisti in capite eius coronam de lapide precioso. Vitam peciit a te: tribuisti ei longitudinem dierum in seculum et in seculum seculi. Magna est gloria eius in salutari tuo: gloriam et magnum decorem impones super eum. Quoniam dabis eum in benedictionem in seculum seculi: letificabis eum in gaudio cum vultu tuo. Quoniam rex sperat in domino: et in misericordia altissimi non commovebitur. Inveniatur manus tua omnibus in

inimicis tuis: dext'a tua īueniat
omēs qui te oderūt Pones e
os ut clybanū ignis ī temp̱
uultus tui: dn̄s in ira sua con
turbabit eos et deuorauit eos ignis
Fructū eoꝝ de t'ra p̱des: et se
mē eoꝝ a filiis hominū Quō
declinauerūt ī te mala: cogi
tauerūt cōsilia que nō potue
rūt stabilire Quō pones eos
dorsū: ī reliquiis tuis p̄para
bis uultū eoꝝ Exaltare dn̄e
ī uirtute tua: cātabimus et
psallemus uirtutes tuas. a.
Dn̄e ī uirtute tua letabit' rex.
V Exaltare dn̄e ī uirtute tua.

Cantabimus et psallemus virtutes tuas. A. In adventu summi regis mundentur corda hominum ut digne ambulemus in occursum illius quia ecce veniet non tardabit. V. Egredietur dominus de loco sancto suo. Veniet ut salvet populum suum. A. Alleluia noli flere maria alleluia resurrexit dominus alleluia alleluia. R. Gavisi sunt discipuli alleluia. Viso domino alleluia. Ad laudes an. Alleluia. A. Tres pueri iussu regis in fornacem missi sunt non timentes flammam ignem dicentes benedictus deus. Cap.

Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum actio honor virtus et fortitudo deo nostro in secula seculorum amen. Ymn.

Eterne rerū cōditor noc
tem diemq; qui regis et
temporū das tempora ut alleues
fastidiū Preco diei iam sonat
noctis pfunde puigil noctur
na lux viantib9 a nocte noctem
segregans Hoc excitatus lu
cifer soluit poli caligine hoc
ois errorū chorus viam noce
di deserit Hoc nauta vires
colligit pontiq; mitescūt fre
ta hoc ipa petra ecclie canente
culpā Surgamus ergo strenue · diluit ·
e gallus iacentes ꝑ sompnolētes · excitat ·
icrepat gall' negātes arguit
Gallo canēte spes redit egris

salus refunditur mucro latro
nis conditur lapsis fides reuer
titur Ihesu labentes respice et nos
uidendo corrige si respicis lap
si stabunt fletuque culpa soluitur
Tu lux refulge sensibus mentisque
sompnum discute te nostra uox pri
mum sonet et ora soluamus tibi
Deo patri sit gloria eiusque soli fi. e. s.
Ecce iam noctis tenu- f. v.
atur umbra lucis aurora
rutilans coruscat nisibus
totis rogitemus omnes cuncti
potentem Ut deus noster miseratus
omnem pellat languorem tribu
at salutem donet et nobis pi

etate pris regna polor Pro
li ub ditas bea pris ac nati pr
tu sci sps cuius relwat i om gla
maiestas. a. V. Dns regnauit deco
re idutus. Indui dns fortitu et pcinx.
se. a. Surrexit xps de sepulchro qui
liberauit tres pueros de camino
ignis ardentis al. V. In resurrectio
ne tua xpe al. Celu et tra letet al.
Deus ds ms respice i me q
re me dereliquisti: loge a
salute mea vba delictor meor.
Deus ms clamabo p diem et no
exaudies: et nocte et no ad isipi
enciam mi. Tu aut in sco habi
tas: laus isrl. Inte sperauerut

p̄res nr̄i: sperauerūt et liberasti
eos Ad te clamauerūt et salui
facti sūt: in te sperauerūt et nō sūt
cōfusi Ego autē sū uermis et
nō homo: obprobriū hominū et
abiectio plebis Oms uidētes
me deriserūt me locuti sunt
labiis: et mouerūt capud Spe-
rauit i dn̄o eripiat eū: saluū
faciat eū qm̄ uult eū Qm̄
tu es qui extraxisti me de uen
tre: spes mea ab uberib' matris
mee: i te proiectus sū ex utero
De uentre matris mee ds̄ meus
es tu: ne discesseris a me Qm̄
tribulacio proxima ē: qm̄ nō est

qui adiuvet Circumdederunt
me vituli multi: tauri pin-
gues obsederunt me Aperuerunt
super me os suum: sicut leo rapiens
et rugiens Sicut aqua effusus
sum: et dispersa sunt omnia ossa mea Fac-
tum est cor meum tanquam cera lique-
scens: in medio ventris mei
Aruit tanquam testa virtus
mea: et lingua mea adhesit
faucibus meis: et in pulverem
mortis deduxisti me Quoniam cir-
cumdederunt me canes multi: con-
cilium malignantium obsedit me
Foderunt manus meas et pedes
meos: dinumeraverunt omnia

ossa mea. Ipsi vero consideraverunt
et inspexerunt me: diviserunt si
bi vestimenta mea et super vestem me
am miserunt sortem. Tu autem
domine ne elongaveris auxilium
tuum a me: ad defensionem meam
conspice. Erue a framea deus a
nimam meam: et de manu canis
unicam meam. Salva me ex o
re leonis: et a cornibus unicorni
um humilitatem meam. Narrabo
nomen tuum fratribus meis: in me
dio ecclesie laudabo te. Qui ti
metis dominum laudate eum: univer
sum semen iacob glorificate eum.
Timeat eum omne semen israel:

quo nō sp̄vit neq; despexit de
p̄cacionem pauperis. Nec avertit
faciem suā a me: et cū clamarē
ad eū exaudiuit me. Apud te
laus mea i ecclia magna: vota
mea reddā in cōspectu timenciū
eū. Edent pauperes et saturabūt
et laudabūt dnm qui requirūt
eū: uiuēt corda eorū i sclm scli
Reminiscent et cōuertent ad
dnm uniūsi fines terre. Et ado
rabūt i cōspectu ei: uniūse fa
milie gencium. Quō dnī ē reg
nū: et ipe dnabit gencium. Man
ducauerūt et adorauerūt oēs
pingues terre: in cōspectu ei ca

dent oīs qui descendūt ī trā

Et aīa mea illi vivet: et semē

meū ipi serviet. Annūcia

bit' dño generacio ventura ꝫ an

nūciabūt celi iusticiā ei᷒: po

pulo qui nascet' quē fec̄ dñs

Dñs regit me et nich ps

il deerit: ī loco pascue

ibi me collocavit. Sup aquā

refeccōis educavit me: aīaꝫ

meā convertit. Deduxit me sr

semitas iusticie: ꝑp nomen

suū. Nam ꝫ si ambulavero ī

medio umbre mortis nō

timebo mala quō tu mecum

es. Virga tua ꝫ baculus tu

us: ipsa me consolata sunt. Pa-
rasti in conspectu meo mensam:
adversus eos qui tribulant me. In-
pinguasti in oleo caput meum: et
calix meus inebrians quam preclarus
est. Et misericordia tua subsequetur
me: omnibus diebus vite mee. Et ut
inhabitem in domo domini: in longitu-
Domini est terra. dine dierum.
Domini est terra et plenitudo eius: orbis ter-
rarum et universi qui habitant in eo.
Quia ipse super maria fundavit
eum: et super flumina preparavit
eum. Quis ascendet in montem domini:
aut quis stabit in loco sancto eius. In-
nocens manibus et mundo cor-

de qui nō accepit i uano aīam
suā: nec iurauit i dolo p̄ximo
suo Hic accipiet bn̄diccionē
a dn̄o: et mīam a deo salutari suo
Hec ē gn̄acio q̄rencium eū:
q̄rencium faciem dei iacob A
ttollite portas p̄ncipes uestras et
eleuamini porte eternales et
introibit rex gl̄e Quis ē iste
rex gl̄e: dn̄s fortis et potens dn̄s
potens i p̄lio Attollite portas p̄n
cipes uestras et eleuamini porte
eternales: et introibit rex gl̄e Q̄s
ē iste rex gl̄e: dn̄s uirtutum
Ad te dn̄e. ℟ Ipse ē rex gl̄e.
Aleuaui aīam meā: ds m̄s

i te cõfido nõ erubescam. Neq3
irrideant me inimici mei: et
eni universi qui sustinent te
nõ cõfundent̃. Confundant̃
oms iniqua agentes sup va
cue. Vias tuas dñe demon
stra m̃: et semitas tuas doce
me. Dirige me ~~i semita ve~~
~~ri~~ i veritate tua ⁊ doce me: q
a tu es ds salvator ms ⁊ te sus
tinui tota die. Reminiscere
miseracionum tuar dñe: et
miar tuar que a sclo sũt. De
licta iuventutis mee ⁊ igno
rancias meas ne memineris
Scdm miam tuã memto

mei tu: propter bonitatem tuam domine
Dulcis et rectus dominus: propter hoc
legem dabit delinquentibus in via
Diriget mansuetos in iudicio:
docebit mites vias suas. Uni
verse vie domini misericordia et veritas:
requirentibus testamentum eius et
testimonia eius. Propter nomen
tuum domine propiciaberis peccato me
o: multum est enim. Quis est homo
qui timet dominum: legem statu
it ei in via quam elegit. Anima
eius in bonis demorabitur: et semen
eius hereditabit terram. Firma
mentum est dominus timentibus eum:
et testamentum ipsius ut mani

festi illis. Oculi mei semper
ad dominum: quoniam ipse evellet de
laqueo pedes meos. Respice
in me et miserere mei: qui
a unicus et pauper sum ego. Tri
bulaciones cordis mei mul
tiplicati sunt: de necessitatibus
meis erue me. Vide humi
litatem meam et laborem meum:
et dimitte universa delicta me
a. Respice inimicos meos quoniam
multiplicati sunt: et odio
iniquo oderunt me. Custodi
animam meam et erue me: non
erubescam quoniam speravi in te. In
nocentes et recti adheserunt

in: q̄a sustinui te. Libera d̄s
isrl': ex o͞ib' tribulacionib' suis
Iudica me dn̄e quo ps. Cis
ego ĩ innocencia mea ĩgres
sus sū: et ĩ dño sperans nō in
firmabor. Proba me et tēp
ta me: ure renes meos et cor
meū. Quō mīa tua ante o
culos meos ē: et cōplacui in
veritate tua. Non sedi cum
cōcilio vanitatis: et cū iniqua
gerentib' nō ĩ troibo. Odiui
ecclīam malignanciū: et cū
ĩpiis nō sedebo. Lauabo inter
innocentes manus meas: et
circūdabo altare tuū dn̄e

dn̄e

Ut audiam vocē laudis: ꝛ enarrē univ̄sa mirabilia tua. Dn̄e dilexi decorē dom̄ tue: ꝛ locū habitacionis glīe tue. Ne ꝑdas cū īpiis d̄s ani mā meam: ꝛ cū viris san guinū vitā meā. In quoꝝ manib̄ īiquitates sūt: dex tra eoꝝ repleta ē muneribus. Ego aūt ī innocencia mea i gressus sū: redime me ꝛ mi serere mei. Pes m̄s stetit ī directo: ī eccl̄is benedicam te dn̄e. Invita. Venite exul-

Hy. Sompno refectis · duo · tis artubus nobis pater

// spreto cubili surgimus

canentib' ad cē te d'poscimus
Te lingua primū cōcinat te
mentis ardor ambiat ut actu
ū sequētiū tu scē sis exordiū
Cedāt tenebre lumini ꝛ nox
diurno sideri ut culpa quam
nox īulit lucis labescat mu
nere Precamur idem suppli
ces noxas ut oēs amputes
et ore te canenciū lauderis
ī ꝑpetuū Glīa pr̄ pusil. ā. Dn̄s
Dominus illu
minacio mea
et salus mea:
quē timebo Do
minus ꝓtector

uite mee: a quo trepidabo. Dum
appropiant super me nocentes
ut edant carnes meas. Qui
tribulant me inimici mei: ipsi
infirmati sunt et ceciderunt. Si
consistant adversum me castra: non
timebit cor meum. Si exur-
gat adversum me prelium: in hoc
ego sperabo. Unam pecii a domino
hanc requiram: ut inhabitem
in domo domini omnibus diebus vite mee
Ut videam voluntatem
domini: et visitem templum eius
Quoniam abscondit me in tabernacu-
lo suo: in die malorum protexit
me in abscondito tabernaculi su

in petra exaltauit me: et nunc
exaltauit caput meum super ini
micos meos Circuiui et immola
ui in tabernaculo eius hostiam uoci
feracionis: cantabo et psalmum
dicam domino Exaudi domine uo
cem meam qua clamaui ad te mi
serere mei et exaudi me Ti
bi dixit cor meum exquisiuit
te facies mea: faciem tuam
domine requiram Ne auertas faci
em tuam a me: ne declines in
ira a seruo tuo Adiutor meus
esto ne derelinquas me: neque
despicias me deus salutaris
meus Quoniam pater meus et mater

mea dereliquerunt me: dominus
autem assumpsit me. Legem po
ne mihi domine in via tua: et diri
ge me in semita recta propter in
imicos meos. Ne tradideris
me in animas tribulantium
me: quoniam insurrexerunt in me te
stes iniqui: et mentita est iniqui
tas sibi. Credo videre bona
domini: in terra viventium. Expec
ta dominum viriliter age: et confor
tetur cor tuum et sustine dominum.
Ad te domine clamabo. ps.
deus meus ne sileas a me:
nequando taceas a me et assimi
labor descendentibus in lacum

Exaudi domine vocem deprecacionis
mee: dum oro ad te dum extollo
manus meas ad templum sanctum
tuum. Ne simul tradas me cum
peccatoribus: et cum operantibus iniqui
tatem ne perdas me. Qui loquun
tur pacem cum proximo suo: mala
autem in cordibus eorum. Da illis se
cundum opera eorum: et secundum ne
quiciam adinvencionum ipsorum.
Secundum opera manuum eorum tri
bue illis: redde retribucionem
eorum ipsis. Quoniam non intellexe
runt opera domini: et in opera manu
um eius: destrues eos: et non e
dificabis eos. Benedictus

dñs: quia exaudiuit uocē
deprecacionis mee. Dñs ad
iutor meus et protector meus: et
in ipso sperauit cor meum et ad
iutus sum. Et refloruit ca
ro mea: et ex uoluntate
mea confitebor ei. Dñs for
titudo plebis sue: et protec
tor saluacionum xpi sui est.
Saluum fac populum tuum dñe
et benedic hereditati tue: et
rege eos et extolle illos us
que in eternum. Aā. Dñs defensor
Afferte ps. Uite mee. Ad
dño filii dei: afferte
dño filios arietū. Affer

te dño gl'am et honorē: affer
te dño gl'am nomini ei': ado
rate dñm i atrio sc̄o ei'. Vox
dñi sup aquas multas: deus
maiestatis: i tonuit dñs sr
aquas multas. Vox dñi i uir
tute: uox dñi i magnificen
cia. Vox dñi cōfringentis ce
dros: et cōfringet dñs ce
dros lybani. Et comminuet
eos tanquā uitulos lybani:
et dilectus quē ad modū fi
lius unicornium. Vox dñi in
tercidentis flammā ignis:
uox dñi cocucientis desert
tū: et cōmouebit dñs de

sertū cades. Vox dñi pparā
tis ceruos: et reuelabit con
densa: et ī templo eius omīs di
cet gloriā. Dñs diluuiū in
habitare facit: et sedebit do
minꝰ rex ī eternū. Dñs uirtutē
ppl'o suo dabit: dñs benedi
cet populo suo in pace. ps
Exaltabo te dñe quō sus
cepisti me: nec delec
tasti inimicos meos sup me
Dñe ds meꝰ clamaui ad te:
et sanasti me. Dñe eduxisti
ab īferno aiam meā: saluas
ti me a descendentibꝰ ī lacū
Psallite dño sci eius: et cōfite

mini memorie sanctitatis eius.
Quoniam ira in indignacione eius: et
vita in voluntate eius. Ad vespe-
rum demorabitur fletus: et ad
matutinum leticia. Ego autem
dixi in habundancia mea: non
movebor in eternum. Domine in
voluntate tua: prestitisti de-
cori meo virtutem. Avertisti
faciem tuam a me: et factus
sum conturbatus. Ad te domine cla-
mabo: et ad deum meum deprecabor.
Que utilitas in sanguine me-
o: dum descendo in corrupcio-
nem. Numquid confitebitur ti-
bi pulvis: aut annunciabit

ueritatē tuam. Audiuit
dn̄s et misertus ē mei:
dn̄s factus ē adiutor meus
Conuertisti planctū meū
i gaudiū mi[illegible] cōscidisti sac
cum meū et circūdedisti me
leticia. Ut cantet tibi glīa
mea ut nō cōpungar: dn̄e
ds̄ m̄s i eternum cōfitebor ti.
an. Adorate dn̄m i aula scā eī. ps
In te dn̄e sp̄aui nō cōfun
dar i eternū: i iusticia tua
libera me. Inclina ad me au
rē tuā: accelera ut eruas
me. Esto m̄i i dm̄ ptectorē:
⁊ i domū refugii ut saluū

me facias. Quoniam fortitudo mea
et refugium mea es tu: et propter
nomen tuum deduces me et enutri
es me. Educes me de laque
o quem absconderunt mihi: quoniam tu
es protector meus. In manus tu
as commendo spiritum meum: redemi
sti me domine deus veritatis. O
disti observantes vanita
tes: supervacue. Ego autem
in domino speravi: exultabo et
letabor in misericordia tua. Quoniam re
spexisti humilitatem meam:
salvasti de necessitatibus
animam meam. Nec conclusisti
me in manibus inimici: statu

istī i loco spacioso pedes me-
os Miserere mei dne: quo
tribulor cōturbatus ē i ira
oculus meus aīa mea et uen
ter meus Quō defecit i dolore
uita mea: et anni mei i ge
mitib' In firmata ē i pau
pertate uirtus mea: et ossa
mea cōturbata sūt Sup' in
imicos meos fcūs sū obpbri
ū uicinis meis ualde: et ti
mor notis meis Qui uidebāt
me foras fugierūt ame: ob
liuioni datus sū tanquam
mortuus acorde Factus sum
tanquā uas pditū: quo audi

in increpacionē multorum cō
morancium ī circuitu In eo
dū cōuenirent simul aduer
sū me: accipere aīam meā
cōsiliati sūt Ego aūt ī te spe
raui dñe dixi deꝰ meꝰ es tu: in
manibꝰ tuis sortes mee E
ripe me de manu inimicorum
meorum: et a persequentibꝰ me Il
lustra faciem tuā sup̄ seruū
tuū; saluū me fac ī mīa tu
a Dñe nō cōfundar. quō ī uocaui te Erubes
cāt īpii et deducātur in in
fernū: muta fiant labia do
losa Que locuntur aduer
sus iustū īiquitatē: ī sugbi

a et in abusione Quia mag
na ~~dulcedo~~ multitudo dul
cedinis tue domine: quia abscon
disti timentibus te. Perfecisti
eis qui sperant in te: in conspectu
filiorum hominum. Abscondes
eos in abscondito faciei tue:
a conturbacione hominum
Proteges eos in tabernaculo tu
o: a contradictione linguarum
Benedictus dominus quoniam miri
ficauit misericordiam suam michi: in ciui
tate munita. Ego autem dixi
in excessu mentis mee: proiec
tus sum a facie oculorum tu
orum. Ideo exaudisti uocem

oracionis mee: dum clamarem
ad te. Diligite dominum omnes sancti
eius: quoniam veritatem requiret dominus:
et retribuet habundanter faci
entibus superbiam. Viriliter agi
te et confortetur cor vestrum: omnes
qui speratis in domino. psalmus david
Beati quorum remisse sunt
quor iniquitates: et tecta sunt
peccata. Beatus vir cui non impu
tavit dominus peccatum: nec est in spiritu
eius dolus. Quoniam tacui invetera
verunt ossa mea: dum clamarem
tota die. Quoniam die ac nocte
gravata est super me manus tu
a conversus sum in erumpna

mea cũ cõfigitur spina. Delic
tũ meũ cognitũ tibi feci: et
iniusticiã meã nõ abscondi.
Dixi cõfitebor aduersũ me
iniusticiã meã dño: et tu re
misisti impietatẽ pcti mei. Pro
hac orabit ad te ois scs: in
tempore oportuno. Verumtamen
in diluuio aquarũ multarũ:
ad eũ nõ approximabũt. Tu
es refugiũ meũ a tribulaci
one que circũdedit me: ex
ultacio mea erue me a circũ
dantibus me. Intellectũ tibi dabo
et instruam te in via hac qua gradie
ris: firmabo super te oculos meos

Nolite fieri sicut equus et mu-
lus: quibus nō ē intellect⁹ In
chamo et freno maxillas eorum
constringe: qui nō approximant
ad te. Multa flagella peccatoris:
sperantē aūt in dño misericordia circū
dabit. Letamini i dño et exul-
tate iusti: et gloriamini omnes rec-
ti corde. ā Iusticia iusticiā libera
Exultate iust. Exultate iu-
sti i dño: rectos decet col
laudacio. Confitemini dño i
chytara: i psalterio decem cor
darū psallite illi. Cantate do-
mino canticū novū: bene psal
lite ei i vociferacione. Quia

rectū ē v̄bū dn̄i: ⁊ oīa opa
eī ī fide. Diligit mīam ⁊ iudi
ciū: mīa dn̄i plena ē tra.
Uerbo dn̄i celi firmati sūt:
et spū oris eī oīs uirtus eoȝ.
Congregans sicut ī utrem aq̄
maris: ponens ī thesauris
abyssos. Timeat dnm̄ oīs
tra ab eo: aūt cōmoueātur
oēs īhabitantes orbē. Quo ip̄
se dixit ⁊ fcā sūt: ip̄e mādauit
⁊ creata sūt. Dn̄s dissipat cō
silia gencium: reprobat aūt co
gitaciones p̄plōȝ et reprobat
cōsilia principū. Consilium
aūt dn̄i ī etnū manet: cogita

ciones cordis eius in generacione

et generacionem. Beata gens cuius

est dominus deus eius: populus quem elegit in

hereditatem sibi. De celo respex

it dominus: uidit omnes filios hominum

De preparato habitaculo suo: re

spexit super omnes qui habitant

terram. Qui finxit singillatim cor

da eorum: qui intelligit omnia opera

eorum. Non saluatur rex per multam

uirtutem ~~tuam~~: et gygas non sal

uabitur in multitudine uirtutis

sue. Fallax equus ad salutem

in habundancia autem uirtutis su

e non saluabitur. Ecce oculi do

mini super metuentes eum: et in

eos qui sperant sup(er) mi(sericordi)a ei(us). Ut
eruat a morte a(n)i(m)as eor(um): et
alat eos i(n) fame. Ai(m)a n(ost)ra sustinet
d(omi)n(u)m: q(uonia)m adiutor (et) p(ro)tector
n(oste)r e(st). Quia i(n) eo letabitur
cor n(ost)r(u)m: et i(n) no(m)i(n)e s(an)c(t)o ei(us) spe(r)auimus.
Fiat mi(sericordi)a tua d(omi)ne
sup(er) nos: que(m)ad(modum) sp(er)aui(mus).
Benedicam ps. Domi(n)o i(n) o(mn)i t(em)p(or)e: s(em)p(er) laus ei(us) i(n) ore meo. In d(omi)no laudabit(ur)
a(n)i(m)a mea: audiat mansueti
(et) letent(ur). Magnificate
d(omi)n(u)m mec(um): (et) exaltem(us) nome(n)
ei(us) i(n) idipsu(m). Exquisiui d(omi)n(u)m
(et) exaudiuit me: et ex o(mn)ibus

tribulacionib' meis eripuit
me. Accedite ad eū ꝛ illumina
mini: ꝛ facies ur̄e nō cōfundē
tur. Iste pauꝑ clamauit ꝛ dn̄s
exaudiuit eū: ꝛ ex oīb' tribula
cionib' eius saluabit eū. In mit
tet angl's dn̄i in circuitu timē
ciū eū: ꝛ eripiet eos. Gusta
te ꝛ uidete quō suauis ē dn̄s:
beatus uir qui sp̄at in eo. Ti
mete dn̄m oīs sc̄i ei': quō
nō ē inopia timētib' eū. Di
uites eguerūt ꝛ esurierūt:
inquirētes aūt dn̄m nō mi
nuent omni bono. Venite
filii audite me: timorē dn̄i

docebo uos Quis est homo qui
uult uitam diligit dies uide
re bonos Prohibe linguam
tuam a malo: et labia tua ne lo
quantur dolum Diuerte a malo
et fac bonum: inquire pacem et
persequere eam Oculi domini super
iustos: et aures eius in preces eorum
Uultus autem domini super facientes
mala: ut perdat de terra memo
riam eorum Clamauerunt iusti
et dominus exaudiuit eos: et ex
omnibus tribulacionibus eorum liberauit
eos Iuxta est dominus hiis qui tri
bulato sunt corde: et humiles
spiritu saluabit Multe tribula

ciones iustorum: et de omnibus his li
beravit eos dominus. Custodit
dominus omnia ossa eorum: unum ex his
non conteretur. Mors peccatorum pes
sima: et qui oderunt iustum de
linquent. Redimet dominus ani
mas servorum suorum: et non deli
quent omnes qui sperant in eo. A.
Rectos decet collaudacio. A. Expugna.
Iudica domine nocentes me: Ps.
expugna impugnantes me. Ap
prehende arma et scutum: et ex
urge in adiutorium mihi. Effunde
frameam et conclude adver
sus eos qui persequuntur me: dic
anime mee salus tua ego sum

Confundant᷑ et reuereant᷑:
querentes aīam meā. Auer
tant᷑ retrorsū et confundan
t᷑: cogitant m̄ mala. Fiāt
tanquā puluis ante faciem
uenti: ⁊ angl's dn̄i coartans
eos. Fiat uie illoꝝ tenebre
et lubricū: ⁊ angl's dn̄i ꝑse
quens eos. Quō gratis ab
scōderūt m̄ interitū laquei
ſui ſup uacue: exprobrauē
rūt aīam meā. Ueniat il
li laqueus quē ignorat: et
capcio quā abſcōdit apphen
dat eū: et ī laqueū cadat ī
ipo. Anima aūt mea exulta

bit i dño: et delectabit͛ sup sa
lutari suo Oīa ossā mea dicēt:
dñe similis tui? Eripiēs io
pem de manu fortioꝝ eī: egenū
et paupem a diripientib; eū
Surgentes testes iniqui que
ignorabā: i[n]terrogabant me
Retribuebāt m̄ mala p bonis:
sterilitatē aīe mee Ego aū
cū m̄ molesti̅ essent: i[n]due
bar cilicio Humiliabā i[n] ieiu
nio aīam meā: et oracio mea
i[n] sinu meo cōuertet[ur] Qua
si p[ro]ximū et quasi fr̄m nos
trū sic cōplacebā: quasi lugens
et cōtristatus sic humiliabar

Et adversum me letati sunt et
~~congregata sunt~~ convenerunt con
gregata sunt super me flagella
et ignoravi Dissipati sunt nec
compuncti temptaverunt me
subsannaverunt subsannacione · me
frenduerunt super me dentibus
suis Domine quando respicies re
stitue animam meam a malig
nitate eorum a leonibus unicam
meam Confitebor tibi in ecclesia
magna in populo gravi lauda
bo te Non supergaudeant mihi
qui adversantur mihi inique
qui oderunt me et annuunt · gratis
oculis Quoniam mihi quidem pacifice

loquebantur et in iracundia terre lo-
quentes dolos cogitabant. Et
dilatauerunt super me os suum:
dixerunt euge euge viderunt
oculi nostri. Vidisti domine ne si-
leas: domine ne discedas a me.
Exurge et intende iudicio
meo deus meus: et dominus meus in cau-
sam meam. Iudica me secundum
iusticiam tuam domine deus meus: et non
super gaudeant michi. Non dicant
in cordibus suis euge euge ani-
me nostre: nec dicant deuorabi-
mus eum. Erubescant et reue-
reantur simul: qui gratulantur
malis meis. Induantur confusi-

one et reuerencia: qui mali
gna loquunt' sup me Exultent
et letent' qui uolunt iustici
am meā: et dicant semp ma
gnificet' dn̄s qui uolunt pa
cem serui ei' Et lingua
mea meditabit' iusticiam
tuā: tota die laudē tuam. Ps.
Dixit iniustus ut dli
quat i semetipō: nō est
timor di añ oculus ei' Quo
dolose egit i cōspectu ei' ut in
ueniatur iniqtas ei' ad odiū
Uerba oris ei' iniqtas et dol'
noluit itellige ut bene a
geret Iniquitatē meditat'

est i cubili suo: astitit om
ni vie nō bone maliciam
aūt nō odiuit. Dñe i celo mi
sericordia tua: et veritas tu
a usq; ad nubes. Iusticia tu
a sicut mōtes dī: iudicia
tua abyssus multa. Homi
nes et iumenta saluabis
dñe: quē ad modū multipli
casti miām tuā ds. Filii aūt
hoīm: i tegmine alarū tu
ar sperabūt. Inebriabunt ab
ubertate dom⁹ tue: et torrē
te voluptatis tue potabis e
os. Qīo apud te ē fons vite:
ꝛ i lumine tuo uidebimus

lumen. Pretende ~~dne~~ mīa:
tuā scientib' te: et iusticiam
tuā his qui recto sūt corde.
Non veniat m pes superbie: et
man' pctōris nō moveat me.
Ibi ceciderūt oīs qui operant'
iniquitatē: expulsi sūt nec po
tuerūt stare. aā. Expugna im
pugnantes me. T Revela. ps.
Noli emulari i malignan
tib': neq; zelaveris faci
entes i iniquitatē. Quō tāquā
fenū velocit' arescent: et quē
admodū olera herbar' cito deci
dent. Spera i dnō et fac boni
tatē: et inhabita terram et pas

ceris i diuiciis eis. Delectare
in dño: et dabit t peticiones
cordis tui. Reuela dño uiã
tuã et spa i eo: et ipe faciet
Et educet quasi lumē iusti
ciã tuã et iudiciū tuū: tam
quã meridiem subditus es
to dño et ora eū. Noli emula
ri i eo qui psperat i uia sua
i homine: facientē iniusticias
Desine ab ira et derelinque fu
rorē: noli emulari ut ma
ligneris. Quõ qui malignã
tur exterminabunt: susti
nentes aūt dñm ipi heredi
tabūt terrã. Et adhuc pusi

llū· ꝫ nõ erit pctõr: et que
res locū eī· ꝫ nõ inuenies
Mansueti aūt hereditabūt ter
rā: et delectabunt̄ i multitu
dine pacis Obseruabit pctõr
iustū: et stridebit sup eū dē
tib' suis Dñs aūt irridebit eū:
qm̄ pspicit qd' ueniet dies
eī· Gladiū euaginauerunt
peccatores: intenderūt arcū
suū Ut decipiant pauperem
et iopem: ut trucidēt rec
tos corde Gladius eoꝝ ītret
i corda ipsoꝝ: et arcus eoꝝ con
fringat̄ Melius ē modicum
iusto: sup diuicias pctõꝝ mul

tas Quia brachia pccatorum conte rentur: confirmat autem iustos dominus Novit dominus dies in maculatorum: et hereditas eorum in eternum erit Non con fundentur in tempore malo et in diebus famis saturabuntur: quia peccatores peribunt Inimi ci vero domini mox honorifi cati fuerint et exaltati: defi cientes quemadmodum fumus deficient Mutuabitur peccator et non solvet: iustus autem miseretur et retribuet Quia benedicentes ei hereditabunt terram: maledicentes autem ei

ut

distribuit. Apud dominum gres-
sus hominis dirigentur: et vi-
am eius volet. Cum ceciderit
non collidetur: quia dominus supponit
manum suam. Iunior fui etenim
senui: et non vidi iustum derelic-
tum: nec semen eius querens pa-
nem. Tota die miseretur et com-
modat: et semen illius in bene-
dictione erit. Declina a ma-
lo et fac bonum: et inhabita in
seculum seculi. Quia dominus amat iu-
dicium et non derelinquet sanctos su-
os: in eternum conservabuntur.
Iniusti punientur: et semen
impiorum peribit. Iusti autem here-

ditabūt terram: et ihabitabo
i sclm̄ sclī sup eam. Os iusti
meditabitur sapienciā: et lin
gua eius loqtur iudiciū. Lex dei
eius i corde ipsius: et nō supplantabū
tur gressus eius. Considerat
peccator iustū: et querit mor
tificare eū. Dn̄s autē nō derelin
quet [eū] i manibus eius: nec damp
nabit eū: cū iudicabitur illi.
Expecta dn̄m et custodi viā
eius: et exaltabit te ut heredita
te capias terrā: cū perierint
peccatores videbis. Vidi impi
ū sup exaltatū et elevatū: sicut
cedros lybani. Et transivi

& ecce nō erat: quesiui eū & nō
ē īuentus locus ei⁹ Custodi
īnocenciā & uide equitatem:
quō sunt homini reliquie paci
fico Iniusti aūt disperibūt simul
reliquie īpior interibunt
Salus aūt iustor a dño: & ꝓtec
tor eor ī tempore tribulacionis
Et adiuuabit eos dñs & libe
rabit eos: et eruet eos a pcc̄
rib⁹ & saluabit eos qꝛ sperauerit
Domine ne ī furore Tuo
tuo arguas me: neqꝫ ī
ira tua corripias Quō sagit
te tue īfixe sunt m̄ & cōfir
masti sup me manū tuam

pericula
de corpora
et anima
[illegible]
[illegible]

Non ē sanitas ĩ carne mea a
facie ire tue: nō ē pax ossib᷒
meis a facie pctōꝝ meoꝝ. Quõ
ĩiquitates mee sup̄gresse sũt
cap̄ meũ: sic onus grave gra
vate sũt sup̄ me. Putruerũt
ꝛ corrupte sũt cycatrices me
e: a facie ĩsipiencie mee. Mi
ser factus sũ ꝛ curvatus sũ
usq; ĩ finē: tota die cõtristat᷒
ĩgrediebar. Quõ lumbi ĩple mei
ti sũt illusionib᷒: ꝛ nō ē sanitas
ĩ carne mea. Afflictus sũ et
humiliatus sũ nimis: rugi
ebã a gemitu cordis mei. Do
mine añ te omne desideriũ

meū: et gemitus meus a te nō
ē absconditus. Cor meū contur
batū ē dereliquit me virtus me
a: et lumē oculoꝝ meoꝝ et ipsm nō
ē mecū. Amici mei et proximi
mei: adūsū me appropinquaue
rūt et steterūt. Et qui iuxta
me erāt delonge steterūt: et
vim faciebāt qui q̄rebāt aīaȝ
meā. Et qui inq̄rebāt mala m̄i
locuti sūt vanitates: et dolos
tota die meditabant̄. Ego aūt
tāquā surdus nō audiebā: et
sic mutus nō aperiēs os suū.
Et fcūs sum sic hō nō audiens
et nō habēs: in ore suo redargucio

ones Quoniam in te domine speraui: tu
exaudies me domine deus meus. Quia
dixi ne quando super gaudeant mihi
inimici mei: et dum commouentur
pedes mei super me magna lo
cuti sunt. Quoniam ego in flagella pa
ratus sum: et dolor meus in conspectu
meo semper. Quoniam iniquitatem me
am annunciabo: et cogitabo pro
peccato meo. Inimici autem mei ui
uunt et confirmati sunt super me:
et multiplicati sunt qui oderunt me
inique. Qui retribuunt mala pro
bonis detrahebant mihi: quoniam se
quebar bonitatem. Ne derelin
quas me domine deus meus: ne dis

ceſſeris amen Intende i adiu
toriū meū: dñe ds ſalutis me
e. aña [illegible] Dñe i
celo mīa tua: Et uſq adnubes ue
ritas tua. a. Miſerere mei ds. a.
Intellige clamore meū ds. ps. Ver
ba. a. Ds ds meus adte deluce vigi
lo ds nr. ps. Ds ds. a. Conuerſus est
furor tu dne & cōſolatus es me. ps. Co
fitebor t. a. Laud dñ de cel. ps. Laud.
Splendor paterne glie de. ps.
luce lucē pferens lux lu
cis & fons luminis dies diem
Verusq sol illabere micans ni
tore perpetim iubarq ſci ſpe i
funde nris ſenſib Votis uo

Te ſurge lauda in nocte i principio vigiliarum effunde ſicut aqua cor tuum ante conſpectum dñi leua ad eum manus tuas [illegible] Dñe [illegible] illuminans.

Benedicam dominum i omni tempore ſemper laus eius i ore meo i omni

ciamus te patrem patrem perhennis
glorie patrem potentis gratie culpam
releget lubricam Informet
actus strenuos dentem retun
dat invidi casus secundet asper
os donet gerendi gratiam Men
tem gubernet et regat casto
fideli corpore fides calore ferve
at fraudis venena nesciat
Christusque nobis sit cibus potusque no
ster sit fides leti bibamus sobriam
ebrietatem spiritus Letus dies hic
transeat pudor sit ut dilucu
lum fides velud meridies crep
pusculum mens nesciat Auro
ra cursus provehit aurora to

tris. pcedat i p're tot' filius et tot'
i filio pat. D eo pat. V Repleti su
m' mane m'ia tua. Exultavim' et
delectati sum'. A Benedict' d's d's isrl. In
v Iubilem' d'o salutari nro. Ymn'
Consors paterni luminis
Lux ipse lucis et dies noctem
canendo rumpimus assiste postulā
tib'. Aufer tenebras mentiū fu
ga catervas demonū expelle
sōpnolenciā ne pigritantes ob
ruat. Sic xpe nob' oib' indulge
as credentib' ut psit exorātib' qd
D xri. Pcinētes psallim'.
custodiam vias meas:
ut non delinquā i lingua

mea. Posui ori meo custodiam:
cum consisteret peccator adversum
me. Obmutui et humiliatus sum
et silui a bonis: et dolor meus reno
vatus est. Concaluit cor meum
intra me: et in meditatione me
a exardescet ignis. Locutus
sum in lingua mea: notum fac mihi
domine finem meum. Et numerum
dierum meorum quis est: ut sciam quid
desit mihi. Ecce mensurabiles po
suisti dies meos: et substancia
mea tamquam nichilum ante te.
Verumtamen universa vanitas:
omnis homo vivens. Thesaurizat et
ignorat: cui congregabit ea. Et
Verumtamen in imagine pertransit
homo: sed et frustra conturbatur.

nunc que est expectacio mea non
ne dominus: et substancia mea apud
te est. Ab omnibus iniquitatibus meis
erue me: obprobrium insipien
ti dedisti me. Obmutui et non
aperui os meum quoniam tu fecisti:
amoue a me plagas tuas. A
fortitudine manus tue ego de
feci in increpacionibus: propter iniqui
tatem corripuisti hominem. Et
tabescere fecisti sicut araneam
animam eius: uerumtamen uane con
turbatur omnis homo. Exaudi oraci
onem meam domine et deprecacionem me
am: auribus percipe lacrimas meas.
Ne sileas quoniam aduena ego sum

abs te et peregrinus: ~~antiphona~~ sicut
omnes patres mei. Remitte michi ut
refrigerer priusquam abeam:
et amplius non ero. ps dad
Expectans expectavi dominum
et intendit michi. Et exau
divit preces meas: et eduxit me
de lacu miserie et de luto fecis
Et statuit supra petram pedes
meos: et direxit gressus meos
Et immisit in os meum canticum no
vum carmen deo nostro. Videbunt mul
ti et timebunt: et sperabunt in domino
dm Beatus vir cuius est nomen domini spes eius
et non respexit in vanitates et in
sanias falsas. Multa fecisti

tu dñe ds nr̄ mirabilia tua
& cogitacionib' tuis nō ē qui
similis sit t̄ Annūciaui & lo
cutus sū: multiplicati sunt
sup numerū Sacrificiū & ob
lacionē noluisti: aures aūt pfe
cisti m̄ Holocaustū & p pctō
nō postulasti: tūc dixi ecce ue
nio In capite libri scriptū est
de me ut facerē tuā ds m̄s uo volūtatē
lui: & legē tuā i medio cordis
mei Annūciaui iusticiam
tuā i ecclīa magna: ecce labia
mea nō phibebo dñe tu scisti
Iusticiā tuā nō abscōdi i corde
meo: ueritatē tuā & salutare

tuam dixi. Non abſcondi miſericordiam
tuam et veritatem tuam a concilio
multo. Tu autem domine ne longe
facias miſerationes tuas a
me: miſericordia tua et veritas tua
ſemper ſuſceperunt me. Quoniam cir-
cumdederunt me mala quorum non
est numerus: comprehenderunt me
iniquitates mee et non potui ut vi-
derem. Multiplicate ſunt ſuper
capillos capitis mei: et cor me-
um ~~meum~~ dereliquit me. Com-
placeat tibi domine ut eruas me:
domine ad adiuvandum me reſpi-
ce. Confundantur et revereantur
ſimul: qui querunt animam meam

ut auferant eam. Avertantur retror
sum et revereantur: qui volunt mihi
mala. Ferant confestim confusi
onem suam: qui dicunt mihi euge
euge. Exultent et letentur super
te omnes querentes te: et dicant
semper magnificetur dominus qui di
ligunt salutare tuum. Ego autem
mendicus sum et pauper: dominus solli
citus est mei. Adiutor meus et pro
tector meus tu es: deus meus ne tar
daveris. Ant. Ut non delinquam in lingua.
Beatus qui. ps. ana.
intelligit super egenum et
pauperem: in die mala liberabit e
um dominus. Dominus conservet eum et vi

uificet eū ⁊ beatū faciet eū in
terra: ⁊ nō tradat eū i aīam inimi
cor' eī. Dn̄s opem ferat illi sup
lectū doloris eī: uniuersū stratū
eī uersasti i infirmitate eī. E
go dixi dn̄e miserere mei: sa
na aīam meā qa peccaui t̄. In
imici mei dixer̄t mala m̄: qn̄
do morietur ⁊ peribit nomē eius
Et si ingrediebat' ut uideret
uana loquebat' cor eī: cōgrega
uit iniqtatē sibi. Egrediebatur
foras ⁊ loqbat' i idipsū. Adu'
sū me susurrabāt oēs inimi
ci mei: adu'sū me cogitabant
mala m̄. Verbū iniquū cōstituer

erũt adũsũ me: nũqd qui dor
mit nõ adiciet ut resurgat
Et enĩ homo pacis mee ĩ quo
speraui qui edebat panes me
os: magnificauit sr̃ me sup
plantacionẽ. Tu autẽ dñe mi
serere mei et resuscita me:
et retribuã eis. In hoc cogno
ui quõ uoluisti me: quõ nõ
gaudebit inimicus meus super
me. Me autẽ ppt ĩnocẽciã sus
cepisti: et cõfirmasti me ĩ cõ
spectu tuo ĩ eternũ. Benedictus dñs
deus isrł a seclo et usqȝ ĩ seclũ fiat
Quemadmodũ ps. d. fiat
desiderat ceruus ad fon

tes aquarum: ita desiderat anima me-
a ad te deus. Sitivit anima mea ad
deum fontem vivum: quando veniam
et apparebo ante faciem dei. Fuerunt
mihi lacrime mee panes die ac
nocte: dum dicitur mihi cotidie u-
bi est deus tuus. Hec recordatus
sum et effudi in me animam meam:
quoniam transibo in locum tabernaculi
admirabilis usque ad domum dei.
In voce exultationis et confessio-
nis: sonus epulantis. Quare
tristis es anima mea: et quare con-
turbas me. Spera in deo quoniam ad-
huc confitebor illi: salutare
vultus mei et deus meus. Ad me

ipsum anima mea conturbata est prop-
terea memor ero tui de terra iorda-
nis et hermonii a monte modico. A-
byssus abyssum invocat: in voce
cataractarum tuarum. Omnia excel-
sa tua et fluctus tui: super me tran-
sierunt. In die mandavit dominus
misericordiam suam: et nocte canticum eius.
Apud me oratio deo vite mee
dicam deo susceptor meus es. Qua-
re oblitus es mei et quare con-
tristatus incedo: dum affligit me
inimicus. Dum confringuntur
ossa mea: exprobraverunt mihi
qui tribulant me inimici mei. Dum
dicunt mihi per singulos dies ubi est

deus tuus: quare tristis es anima
mea: et quare conturbas me. Spera
in deo quoniam adhuc confitebor il-
li: salutare vultus mei et deus
meus. Ant. Sana domine animam meam
quia peccavi tibi. Ant. Eructauit
Iudica me deus et discerne
causam meam de gente non sancta:
ab homine iniquo et doloso eripe
me. Quia tu es deus fortitudo
mea: quare me repulisti et quare
tristis incedo dum affligit me in-
imicus. Emitte lucem tuam et
veritatem tuam; ipsa me dedux-
erunt et adduxerunt in montem
sanctum tuum: et in tabernacula tua

Et introibo ad altare dei: ad de-
um qui letificat iuventutem
meam. Confitebor tibi in cythara
deus deus meus: quare tristis es anima
mea et quare conturbas me. Spera in deo — quare
quoniam adhuc confitebor illi: saluta-
re vultus mei et deus meus. Ps.
Deus auribus nostris audivi-
mus: patres nostri annunciaverunt
nobis. Opus quod operatus es in
diebus eorum: et in diebus antiquis.
Manus tua gentes disperdidit
et plantasti eos: afflixisti populos
et expulisti eos. Nec enim in gla-
dio suo possiderunt terram: et
brachium eorum non salvabit eos

Sed dextera tua et brachium tuum
et illuminacio vultus tui: quoniam
complacuisti ī eis Tu es ipse rex
meus et deus meus: qui mandas salu
tes iacob In te inimicos nostros
ventilabimus cornu: et ī nomine tuo
spernemus īsurgentes ī nob'
Non enim ī arcu meo sperabo: et
gladius meus nō saluabit me
Saluasti enim nos de affligenti
b' nos: et odientes nos confu
disti In deo laudabimur tota die:
et ī nomine tuo cōfitebimur tibi ī
seculum Nunc autem repulisti et cō
fudisti nos: et nō egredieris
deus ī virtutib' nostris Avertisti

nos retrorsum post inimicos nostros
et qui oderunt nos diripiebant
sibi. Dedisti nos tamquam oves
escarum: et in gentibus dispersisti nos
Vendidisti populum tuum sine pre-
cio: et non fuit multitudo in commu-
tacionibus eorum. Posuisti nos ob-
probrium vicinis nostris: subsan-
nacionem et derisum hiis qui in
circuitu nostro sunt. Posuisti nos
in similitudinem gentibus: commo-
cionem capitis in populis. Tota di-
e verecundia mea contra me est: et
confusio faciei mee cooperuit
me. A voce exprobrantis et
obloquentis: a facie inimici et

p̄sequentis Hec oĩa uenerũt
sup̄ nos nec obliti sumus te:
& inique nō egimus i testamē
retro to tuo Et n̄ recessit cor nr̄m:
& declinasti semitas nr̄as a ui
a tua Quõ humiliasti nos i
loco afflictionis: & cooperuit
nos umbra mortis Si obliti
sumus ~~te~~ nomē dei nr̄i: & si ex
pandimus manus nr̄as ad deũ a
lienum Nonne ds̄ requiret
ista: ip̄e enī nouit abscondita
cordis Quõ p̄pt te mortifica
mur tota die: estimati sumus
sic oues occisionis Exurge q̄
re obdormis dñe: exurge

eo ne repellas i finē Quare
faciem tuā auertis: obliuisce
ris inopie nře & tribulacionis
nře Quo humiliata ē i puluē
re aīa nřa: cōglutinatus ē i
tra uenť nř Exurge dñe ad
iuua nos: & redime nos pp̄ter
Eructauit ps̄ C nomē tuū
cor meū uerbū bonū: dico
ego opa mea regi Lingua
mea calamus scribe: ueloci
t scribētis Speciosus forma
p̄ filiis hoīm: diffusa ē grā
i labiis tuis: pp̄ta bndixit te
ds ietnū Accingere gladio
tuo: sup femū tuū potētissi

ne Specie tua et pulchritudi
ne tua: intende prospere procede et
regna. Propter veritatem et man
suetudinem et iusticiam: et deducet
te mirabiliter dextera tua.
Sagitte tue acute: populi sub te
cadent in corda inimicorum regis.
Sedes tua deus in seculum seculi: virga
directionis virga regni tui.
Dilexisti iusticiam et odisti iniqui
tatem: propterea unxit te deus deus tuus
oleo leticie pre consortibus tuis. Mir
ra et gutta et cassia a vestimentis
tuis a domibus eburneis ex qui
bus delectaverunt te filie regum in
honore tuo. Astitit regina

a dextris tuis i uestitu deau
rato: circu͂data uarietate. Au
di filia et uide et iclina aure͂ tu
a͂: et obliuiscere ppl'm tuu͂ et do
mu͂ pris tui. Et co͂cupiscet
rex decore͂ tuu͂: quo ip̄e ē dn̄s
d's tuus ~~tuus~~ et adorabu͂t eu͂.
Et filie tyri i muneribꝰ: uultu͂
tuu͂ dep̄cabu͂tᷣ oēs diuites
plebis. Oi͂s gl'a eiꝰ filie regis
ab i͂tus i fimbriis aureis: cir
cu͂amicta uarietatibꝰ. Adducu
entᷣ regi uirgines post eam:
ꝓxime eiꝰ offerentᷣ t. Afferē
tᷣ i leticia et exultacōe: ad du
centᷣ i tēplu͂ regis. Pro patribꝰ

tuis nati sunt tibi filii: constitues
eos principes super omnem ter-
ram. Memores erunt nominis tui domine
in generatione et generationem.
Propterea populi confitebuntur tibi in eter-
num: et in seculum seculi. Antiphona Eructavit cor
meum verbum bonum. Antiphona Adiutor.
Deus noster refugium et vir-
tus: adiutor in tribula-
cionibus que invenerunt nos ni-
mis. Propterea non timebimus
dum turbabitur terra: et transferentur
montes in cor maris. Sonu-
erunt et turbate sunt aque e-
orum: conturbati sunt montes in
fortitudine eius. Fluminis

ı̄petus letificat ciuitatē dei:
scificauit tabernaculū suū al
tissimus. Deus ı̄ medio eius nō cō
mouebitur: adiuuabit eā deus
mane diluculo. Conturbate
sunt gentes et ı̄clinata sunt reg
na dedit vocē suā mota est
terra. Dominus virtutū nobiscum:
susceptor nr̄ deus iacob. Veni
te et videte opera dn̄i; que posuit
pdigia sup terrā: auferens bel
la usq; ad finē terre. Arcū con
teret et cōfringet arma: et
scuta cōburet igni. Vacate
et videte qm̄ sū deus ego exal ego
tabor ı̄ gentib; et exaltabor in

tra. Dominus virtutum nobiscum:
susceptor noster deus iacob. ps. d.

Omnes gentes plaudite
manibus: iubilate deo ~~in~~
~~vo~~ Quoniam dominus excelsus: terri
bilis rex magnus super
omnem terram. Subiecit po
pulos nobis: et gentes sub pedi
bus nostris. Elegit nobis here
ditatem suam: speciem iacob
quam dilexit. Ascendit deus in
iubilo: et dominus in voce tube.
Psallite deo nostro psallite:
psallite regi nostro psallite.
Quoniam rex omnis terre deus: psal
lite sapienter. Regnabit

[margin:] in voce exul
tacionis.

deus super gentes: deus sedet super se
dem sanctam suam. Principes populorum
congregati sunt cum deo abraham:
quoniam dii fortes terre vehementer
elevati sunt. a. Adiuvit iesu
Magnus dominus. Clacon'l. magn'
et laudabilis nimis:
in civitate dei nostri in monte sancto
eius. Fundatur exultacione u
niverse terre: mons syon late
ra aquilonis civitas regis
magni. Deus in domibus eius cog
noscetur: cum suscipiet eam.
Quoniam ecce reges congregati sunt:
convenerunt in unum. Ipsi vi
dentes sic admirati sunt con

turbati sunt commoti sunt: tre
mor apprehendit eos. Ibi dolo
res ut parturientis: in spiritu
vehementi conteres naves
tharsis. Sicut audivimus sic
vidimus in civitate domini virtu
tum in civitate dei nostri: deus fun
davit eam in eternum. Suscepimus
deus misericordiam tuam in medio tem
pli tui. Secundum nomen tu
um deus sic et laus tua in fines
terre: iusticia plena est dextera
tua. Letetur mons syon et ex
ultent filie iude: propter iudi
cia tua domine. Circumdate
syon et complectimini eam: nar

rate in turribus eius Ponite cor-
da vestra in virtute eius: et distribui-
te domos eius ut enarretis in
progenie altera Quoniam hic est deus
deus noster in eternum et in seculum seculi: ipse
reget nos in secula. ps. dd.
Audite hec omnes gentes:
auribus percipite omnes qui
habitatis orbem Quique terri-
gene et filii hominum: simul in
unum dives et pauper Os me-
um loquetur sapientiam: et medi-
tacio cordis mei prudentiam
Inclinabo in parabolam au-
rem meam: aperiam in psalterio
propositionem meam Cur ti-

timebo idie mala: iniquitas
calcanei mei circūdabit me
Qui cōfidunt ī virtute sua: et
ī multitudine diviciarum su
arum gloriantur Frater nō redi
met redimet homo: et nō
dabit deo placacionē suam Et
pciū redempcionis aīe sue:
et laborauit ieternū et uiuet
adhuc ifinē Non uidebit
i interitū cū uiderit sapi
entes morientes: simul in
sipiens et stultus peribunt
Et relinquent alienis diui
cias suas: et sepulchra eorum
domus illorum ieternū Tab

macula eorum in generatione et generati
one: vocaverunt nomina sua in
terris suis. Homo cum in honore
esset non intellexit: comparatus est
iumentis insipientibus et similis
factus est illis. Hec via illorum scan
dalum ipsis: et postea in ore suo com
placebunt. Sicut oves in infer
no positi sunt: mors depascet
eos. Et dominabuntur eorum iusti
in matutino: et auxilium eorum
veterascet in inferno a gloria e
orum. Verumtamen deus redimet
animam meam de manu inferi
cum acceperit me. Ne timu
eris cum dives factus fuerit

homo: et cum multiplicata fu
erit ~~fuerit~~ gloria domus eius. Quoniam
cum interierit non sumet omnia:
neque descendet cum eo gloria domus
eius. Quia anima eius in vita ipsius be
nedicetur: confitebitur tibi cum
benefeceris ei. Introibit us
que in progenies patrum suorum: et
usque in eternum ~~in videbit~~ non
videbit lumen. Homo cum in ho
nore esset non intellexit: compa
ratus est iumentis et similis factus

est illis. an. Magnus dominus et laudabilis.

Deus deorum dominus ps. Deus deorum dominus
locutus est: et vocavit t
erram. A solis ortu usque ad occ

insipientibus

casu: ex syon species decoris
eius Deus manifeste veniet:
deus noster et non silebit. Ignis in
conspectu eius exardescet: et in cir
cuitu eius tempestas valida
Advocavit celum desursum: et
terram discernere populum suum
Congregate illi sanctos eius: qui
ordinant testamentum eius super
sacrificia Et annunciabunt ce
li iusticiam eius: quoniam deus iudex est
Audi populus meus et loquar
israel: et testificabor tibi deus deus tu
us ego sum Non in sacrificiis
tuis arguam te: holocausta
autem tua in conspectu meo sunt semper

Non accipiam de domo tua ui-
tulos: neque de gregibus tuis
hyrcos. Quoniam mee sunt omnes
fere siluarum: iumenta in montibus
et boues. Cognoui omnia [uolatilia] celi:
et pulchritudo agri mecum est.
Si esuriero non dicam tibi: meus
est enim orbis terre et plenitudo
eius. Numquid manducabo carnes
taurorum: aut sanguinem hyr-
corum potabo. Immola deo sacri-
ficium laudis: et redde altissi-
mo uota tua. Et inuoca me
in die tribulacionis: et eruam te
et honorificabis me. Peccatori
autem dixit deus: Quid tu enarras

iusticias meas: et assumis
testamentum meum per os tuum
Tu vero odisti disciplinam:
et proiecisti sermones meos
retrorsum. Si videbas furem cur-
rebas cum eo: et cum adulteris
porcionem tuam ponebas. Os tu-
um habundavit malicia: et lin-
gua tua concinnabat dolos.
Sedens adversus fratrem tuum lo-
ba quebaris: et adversus filium matris tu-
e ponebas scandalum hec fecis-
ti et tacui. Existimasti in-
ique quod ero tui similis: ar-
guam te et statuam contra fa-
ciem tuam. Intelligite hec q

obliviscimini deum: ne quando ra
piat et non sit qui eripiat. Sa
crificium laudis honorificabit
me: et illic iter quo ostendam il
Miserere li salutare dei
mei deus secundum magnam
misericordiam tuam. Et secundum multi
tudinem miserationum tuarum:
dele iniquitatem meam. Amplius la
va me ab iniquitate mea: et
a peccato meo munda me. Quoniam i
niquitatem meam ego cognosco: et peccatum
meum contra me est semper. Tibi
soli peccavi et malum coram te
feci: ut iustificeris in sermo
nibus tuis et vincas cum iudica

rīs Ecce enī in iniquitatibꝰ con
ceptus sum: & in peccatis concepit me
mater mea. Ecce enī veritatē
dilexisti: incerta & occulta sa
pientie tue manifestasti michi. As
perges me dn̄e ysopo & munda
bor: lauabis me & sup niuē
dealbabor. Auditui meo da
bis gaudiū & leticiā: & exul
tabunt ossa humiliata. Aue
rte faciē tuā a peccatis meis: et
omēs iniquitates meas dele. Cor
mundū crea in me deus: & spm̄ rec
tū innoua in visceribꝰ. Ne p
iicias me a facie tua: & spm̄
sanctū tuū ne auferas a me

Redde michi leticiam salutaris tui
et spiritu principali confirma me
Docebo iniquos vias tuas: et
impii ad te convertentur Libera
me de sanguinibus deus deus salutis
mee: et exultabit lingua mea
iusticiam tuam Domine labia mea
aperies: et os meum annunciabit
laudem tuam Quoniam si voluisses
sacrificium dedissem utique holo
caustis non delectaberis Sacrifici
um deo spiritus contribulatus: cor contri
tum et humiliatum deus non despici
es Benigne fac domine in bona volun
tate tua syon: ut edificentur
muri ierusalem Tunc acceptabis

sacrificiū iusticie oblaciones
& holocausta: tūc īponent
sup altare tuū uitulos. ps
Quid gl'aris i malicia: qui
potens es in iniquitate
Tota die iniusticiā cogitauit
lingua tua: sicut nouacula acu
ta fecisti Dilexisti maliciā dolū
sup benignitatē: iniquitatē
magis quā loqui equitatē
Dilexisti oīa u'ba p̄cipitacōis
lingua dolosa Propterea deus de
struet te i finē euellet te
et emigrabit te de tabnaclo
tuo & radicem tuā de t'ra ui
uenciū Uidebunt iusti & ti

mebūt ꝛ ſup eū ridebūt et
dicēt: Ecce homo qui nō poſui
t deū adiutorē ſuū. Sed ſpe
uit i multitudine diuiciaꝝ
ſuaꝝ: ꝛ p̄ualuit i uanitate ſu
a. Ego aūt ſic oliua fructife
ra i domo dī: ſpaui i mīa dei
i etnū ꝛ i ſcłm ſcłi. Confite
bor t̄ i ſcłm quia feciſti: et ex
nōm tuū ſpectabo″ qm̄ bonū ē i cōſpcū
ſcōꝝ tuoꝝ. ā. Ds̄ deoꝝ dn̄s locu
tꝰ ē. ṽ. Immola dō ſacrificiū laud.
Et redde altiſſimo uota tua.
ad l. ā. Dele dn̄e iniquitatē meā.
ps. Miſerere. ā. Salutare uultus
mei ꝛ dś meꝰ. ps. Iudica me.

ā Ad te de luce vigilo d̄s m̄s. ps
Ds ds. ā In cunctis dieb[us] vite
nr̄e saluos nos fac dn̄e. ps Bn̄
dix. ā Omnes angeli ei[us] laud[ate] dn̄m
Ales diei nunci[us] Cātat
lucē ppinq̄ua pcinit
nos excitator mentium iam
xpc ad uitā uocat Auferte
clamat lectulos egros sopo
re desides castiq[ue] ~~te~~ recte ac
sobrie vigilate iā sū pximus
Ihm sciam[us] uocib[us] flentes p
cātes sobrie i[n]tenta supplica
cio dormire mundū uetat Tu cor
xpe sōpnū discute tu rumpe
noctis uincla tu solue pcm

[Ge]neris nouitq; luminis igere
Do prs. V. Repleti sumus. A. Erex-
it dominus nobis cornu salutis in domo
david pueri sui. in vi. Illuminatu tua
domine oratio supra. ad noct. ymnus.
Rerum creator optime re-
ctorque noster aspice nos a qui-
ete noxia mersos sopore libera.
Te sancte christe poscimus ignosce
tu criminibus ad confitendum
surgimus morasque noctis rum-
pimus. Mentes manusque tollimus
propheta sicut noctibus nobis geren-
dum precipit paulusque gestis cen-
suit. Vides malum quod gessimus
occulta nostra pandimus preces

gemitus des sustinuimus aduersi-
ty quod peccauimus. Per xpm pr. A. Dix

Dixit insipiens in cor-
de suo: non est deus.
Corrupti sunt et
abhominabiles fa-
cti sunt in [illegible] suis: non est qui
faciat bonum. Dominus de celo pro- R
spexit super filios hominum: ut vi-
deat si est intelligens aut requi-
rens deum. Omnes declinauerunt
simul inutiles facti sunt: non est
qui faciat bonum non est usque ad
unum. Nonne scient omnes qui
operantur iniquitatem: qui deuo-
rant plebem meam ut cibum pa-

nis Deū nō īuocauerūt:
Illic trepidauerūt timore
ubi nō fuit timor. Quōn ds
dissipauit ossa eorū: qui ho
minib9 placēt cōfusi sunt:
quōn ds sp̄uit eos. Quis da
bit ex syon salutare isrl':
cū auerterit dns captiuitatē
plebis sue exultabit iacob
et letabitur israhel. psalm9.
Deus ī noīe tuo saluum
me fac: et ī uirtute tua iu
dica me. Ds exaudi orōem
meā: aurib9 pcipe uba oris
mei. Quōn alieni īsurrexe
rūt aduersū me: et fortes q̄sie

rerunt animam meam et non proposuerunt
deum ante conspectum suum Ecce enim
deus adiuvat me: et dominus suscep
tor est anime mee Averte mala i
inimicis meis: in veritate tua
disperde illos Voluntarie sacrifi
cabo tibi: et confitebor nomini tuo domine
quoniam bonum est Quoniam ex omni tribu
lacione eripuisti me: et super i
inimicos meos despexit oculus meus
Exaudi deus oracionem. ps.
meam et ne despexeris dep
cacionem meam: intende mihi et ex
audi me Contristatus sum in ex
ercitacione mea; et conturbatus
sum a voce inimici: et a tribulacione

p̄toris Quō declinauerūt in
me iniquitates: & in ira molesti
erāt m̄. Cor meū cōturbatū
ē ī me: & formido mortis cecī-
dit sup̄ me. Timor & tremor
uenerūt sup̄ me: & cōtexerūt
me tenebre. Et dixi quis da-
bit m̄ pēnas sic columbe: et
uolabo et requiescam. Ecce e-
longaui fugiens: & mansi: ī so-
litudine. Expectabā eū qui
saluū me fecit: a pusillani-
mitate sp̄s & tempestate. Pre-
cipita dn̄e diuide linguas eo-
quō uidi iniquitatē & cōtra-
dictionē ī ciuitate. Die ac

nocte circūdabit eā sup mu
ros eius iniquitas et labor in me
dio eius et iniusticia. Et non de
fecit de plateis eius: usura et do
lus. Quoniā si inimicus meus ma
ledixisset m: sustinuissem u
tiq; Et si his qui oderat
me sup me magna locutus
fuisset: abscōdissem me
forsitan ab eo. Tu vero ho
mo unanimis: dux meus
et notus meus. Qui simul
mecū dulces capiebas cibos:
in domo dei ambulavimus
cū cōsensu. Veniat mors
sup illos; et descendant in

infernum viventes. Quoniam
nequicie in habitaculis e
orum: in medio eorum. Ego autem
ad dominum clamavi: et dominus
salvabit me. Vespere et ma
ne et meridie narrabo et
annunciabo: et exaudiet vo
cem meam. Redimet in pace
animam meam: ab hiis qui appro
pinquant mihi: quoniam inter mul
tos erant mecum. Exaudiet
deus et humiliabit illos qui est
ante secula. Non enim est illis com
mutacio et non timuerunt deum:
extendit manum suam in retri
buendo. Contaminaverunt

testamentū eī diuisi sunt
ab ira uultus eī: et appropin
quauit cor illius Molliti
s̄t sermones eī sup oleū et
ipi s̄t iacula. Iacta sup d̄no
curā tuā et ipe te enutriet
et nō dabit ieternū fluctua
tionē iusto. Tu uero d̄s de
duces eos i puteū interitus
Viri sanguinū et dolosi non
dimidiabūt dies suos: eg
aū sprabo i te d̄ne. Ā Auertit
d̄ns captiuitatē pleb̄ sue. Quo.
Miserere mei d̄s quō. ℣
conculcauit me hō: to
ta die ipugnans tribula

uit me. Conculcaverunt
me inimici mei tota die:
quoniam multi bellantes adu
ersum me. Ab altitudine di
ei timebo: ego vero in te sp
eravi. In deo laudabo sermones
meos in deo speravi: non timebo
caro quid faciat michi ~~homo~~. Tota di
e verba mea execrabantur ad
versum me: omnes cogitationes
eorum in malum. Inhabitabunt
et abscondent: ipsi calcane
um meum observabunt. Sicut
sustinuerunt animam meam
pro nichilo: salvos facies il
los in ira populos confringes.

Deus uitā meā annūciaui
tibi: posuisti lacrimā
meas i cōspcu tuo Sicut
et i pmissiōe tua: tunc
cōuertētur inimici mei re
trorsū In quacūq; die in
uocauero te: ecce cogno
ui qm̄ ds̄ meꝰ es In deo lau
dabo u̅bū i dn̄o laudabo
sermonē: i deo speraui nō ti
mebo qd faciat m̄ hō In
me sūt ds̄ uota tua: que
reddā laudaciones tibi
Quō eripuisti aīam me
ā de morte: pedes meos de lap
su: ut placeā corā deo i lum

Miserere. ps. Cne uiuctiu̅
mei ds miserere mei:
quo̅ i te co̅fidit aīa mea. Et
i umbra alaru̅ tuar̄ spabo:
donec tra̅seat iniquitas. Cla
mabo ad deu̅ altissimu̅: deu̅
qui bn̄ fecit m. Misit de ce
lo et liberauit me: dedit i ob
pbriu̅ co̅culcantes me. Mi
sit ds misericordiam sua̅ et ueritā
te̅ sua̅: et eripuit aīam
mea̅ de medio catulor̄ le
onu̅ dormiui co̅turbatu̅
Filii ho̅im dentes eor̄ ar
ma et sagitte: et lingua eor̄
gladius acutus Exalta

re super celos deus: et super omnem
terram gloria tua Laqueum para
uerunt pedibus meis: et incur
uauerunt animam meam Foderunt
~~foueam~~ ante faciem meam: et in fouea~
ciderunt in eam Paratum cor me
um deus: paratum cor meum: canta
bo et psalmum dicam Exurge gloria
mea exurge psalterium et cy
thara: exurgam diluculo
Confitebor tibi in populis domine: et
psalmum dicam tibi in gentibus Quoniam
magnificata est usque ad celos
misericordia tua: et usque ad nubes ue
ritas tua Exaltare super ce
los deus: et super omnem terram

gratia tua. a. Quoniam ire confecit anima

Si uere utique T mea. Psalm.

iusticiam loquimini:

recte iudicate filii hominum

Etenim in corde iniquitates o

peramini in terra: iniusticias

~~eri~~ manus vestre concinnant

Alienati sunt peccatores a vul

ua: errauerunt ab utero lo

cuti sunt falsa Furor illis

secundum similitudinem serpen

tis: sicut aspidis surde et obdu

rantis aures suas Que non

exaudiet vocem incantanci

fi um: et venefici incantantis sa

pienter Deus conteret dentes

eorum in ore ipsorum: molas leo
num confringet dominus. Ad ni
hilum devenient tanquam a
qua decurrens: intendit ar
cum suum donec infirmentur.
Sicut cera que fluit aufe
rentur supercecidit ignis: et
non viderunt solem. Prius
quam intelligerent spine ves
tre ramnum: sicut viventes sic in
ira absorbet eos. Letabitur
iustus cum viderit vindictam
manus suas lavabit in
sanguine peccatoris. Et dicet
homo si utique est fructus iusto:
utique est deus iudicans eos in

Eripe me de ꝑ terra
inimicis meis ds ms:
et ab insurgentib' i me libera
me Eripe me ~~de inimicis me~~
de operantib' iniquitate: et de
viris sanguinum salva me
Quia ecce ceperunt animam
meam: irruerunt i me for
tes Neq; iniquitas mea ne
q; peccatu meu dne: sine i
niquitate cucurri et direxi
Exurge i occursu meu
et vide: et tu dne ds virtutu
ds isrl Intende ad visitan
das omes gentes: no miserea
ris omib; qui operant' ini

quitatem. Convertentur
ad vesperam et famem pa
cientur ut canes: et circu
ibunt civitatem. Ecce loquentur
in ore suo: et gladius in
labiis eorum quoniam quis audivit
Et tu domine deridebis eos:
et ad nichilum deduces omnes
gentes. Fortitudinem meam
ad te custodiam: quia deus
susceptor meus: deus meus misericordia
eius preveniet me. Deus osten
dit michi super inimicos meos
ne occidas eos: ne quando
obliviscantur populi mei. Di
sperge illos in virtute tua: et

x eb

depone eos [illegible] protector meus
domine. Delictum oris eorum et ser-
monem labiorum ipsorum: et con-
prehendantur in superbia sua. Et
de execratione et mendacio
annunciabuntur: in consum-
macione in ira consumma-
cionis et non erunt. Et sci-
ent quia deus dominabitur ia-
cob: et finium terre. Converten-
tur ad vesperam: et famem
pacientur ut canes: et cir-
cuibunt civitatem. Ipsi disper-
gentur ad manducandum: si
vero non fuerint saturati
et murmurabunt. Ego

autem cantabo fortitudinem tuam:
et exaltabo mane misericordiam tu-
am. Quia factus es susceptor
meus et refugium meum: in die
tribulacionis mee. Adiutor
meus tibi psallam: quia deus
susceptor meus es deus meus miseri-
cordia mea. Antiphona. Iuste iudicate filii ho-

Deus repu- ps. T da ut.
listi nos et destruxisti
nos: iratus es et misertus
es nobis. Commouisti terram
et conturbasti eam: sana con-
triciones eius quia commota
est. Ostendisti populo tuo dura:
potasti nos uino compunc-

cionis Dedisti metuentibus
te significacionem: ut fugi
ant a facie arcus Ut liberen
tur dilecti tui saluum me fac
dextera tua: et exaudi me Deus
locutus est in sancto suo: leta
bor et partibor sicimam et conual
lem tabernaculorum metibor
Meus est galaad et meus est ma
nasses: et effraym fortitu
do capitis mei Iuda rex meus:
moab olla spei mee In ydume
am extendam calciamentum
meum: mihi alienigene subditi
sunt Quis deducet me in ciui
tatem munitam: quis deducet

me usq; i ydumeam. Nōne
tu ds qui repulisti nos: et
nō egredieris ds in virtutib;
nris. Da nobis auxiliū de t
ribulacione: quia vana salus
hominis. In deo faciemus v
irtutē: et ipse ad nichilū deducet
Exaudi ds. Tribulantes nos.
deprecacionē meā: intende
oracioni mee. A finib; terr ad
te clamavi: dū anxiaret' cor
meū i petra exaltasti me. De
duxisti me q'a fcūs es spes me
a: turris fortitudinis a faci
e inimici. Inhabitabo i tabna
culo tuo i scla: ptegar i vela

uicto aiar tuar Quõ tu deus meus
exaudisti oroẽm meã: dedisti
hereditatẽ timentibus nomẽ tuũ
Dies sup dies regis adicies a
nos eius usqꝫ i diem generacionis
& generacõis Permanet ĩ eternũ
in cõspectu dei: misericordiã & verita
tem eius quis requiret Sic psal
mũ dicã nomini tuo: ĩ seculũ
et ĩ seculũ seculi ut reddã vota
mea de die ĩ diem A. Da nobis
dñe auxiliũ de tribulacõe. Nona.
Nonne deo subiecta erit
aĩa mea: ab ipso enim sa
lutare meum Nam et ipse deus
meus & salutaris meus: non

susceptor meus.

movebor amplius. Quo
usque irruitis in hominem i
nterficitis universi vos tamquam
parieti inclinato et macerie
depulse. Verumtamen preci
um meum cogitaverunt repel
lere: cucurri in siti ore suo
benedicebant et corde suo ma
ledicebant. Verumtamen deo
subiecta esto anima mea: quoniam
ab ipso paciencia mea. Quia
ipse deus meus et salvator meus:
adiutor meus non emigrabo.
In deo salutare meum et gloria
mea deus auxilii mei: et spes
mea in deo est. Sperate in eo omnes

cōgregacio ipsi: effundite
coram illo corda vestra: deus
adiutor noster in eternum. Uerum
tamen vani filii hominum
in stateris: ut decipiant ipsi
de vanitate in idipsum. Noli
te sperare in iniquitate: et rapi
nas nolite concupiscere: di
vicie si affluant nolite cor
apponere. Semel locutus
est deus: duo hec audivi quia
potestas dei est: et tibi domine
misericordia quia tu reddes unicu
ique iuxta opera sua. ps. dd.
Deus deus meus ad te de luce
vigilo. Sitivit in te anima

Redactes filii
otim

mea: quia multipliciter tibi ca
ro mea. In terra deserta et in
uia et inaquosa sic in sancto apparui
tibi: ut viderem virtutem tuam et
gloriam tuam. Quoniam melior est
misericordia tua super vitas: labia mea
laudabunt te. Sic benedicam
te in vita mea: et in nomine tuo le
vabo manus meas. Sicut adipe
et pinguedine repleatur anima
mea: et labiis exultacionis
laudabit os meum. Si memor
fui tui super stratum meum in
matutinis meditabor in te:
quia fuisti adiutor meus. Et in
velamento alarum tuarum exul

talo: adhesit anima mea post
te: me suscepit dextera tua
Ipsi vero in vanum quesierunt animam
meam; introibunt in inferiora
terre: tradentur in manus gladii
partes vulpium erunt. Rex vero
laudabitur in deo; laudabuntur
omnes qui iurant in eo: quia obstruc
tum est os loquencium iniqua.
Exaudi deus oracionem ps.
meam cum deprecor: a timo
re inimici eripe animam meam
Protexisti me deus a conventu
malignancium: a multitudi
ne operancium iniquitatem Qui a
exacuerunt ut gladium lin

glaias suas: itenderūt ar-
cū rem amarā: ut sagittēt
iocultis imaculatū. Subi-
to sagittabūt eū et nō time-
būt: Firmaverūt sibi ser-
monē nequā. Narraverūt
ut abscōderēt laqos: dixe-
rūt qs uidebit eos. Scru-
tati sūt iīqtates: defecerūt
scrutantes scrutinio. Ac-
cedet hō ad cor altū: et exal-
tabit̄ dš. Sagitte pvul-
loꝝ fcē sūt plage eoꝝ: et
ifirmate sūt cōtra eos li-
gue eoꝝ. Cōturbati sunt
oms qui uidebāt eos: et

timuit ois hō Et annūci
auerūt opa di: et fc̄a eī in
tellexerūt Letabit iust'
i dn̄o et sp̄abit i eo: et lauda
būtur oēs recti corde. psalmus
ymnus Te decet ymn' ds̄ i syon: et tibi
reddet' uotū i ierlm̄ Ex
audi oraɔ̄m meā: ad te ois
caro ueniet Verba iniquor'
p̄ualuerūt sup nos: et ipie
tatib' nr̄is tu ꝓpiciaberis
Beat' quē elegisti et assūp
sisti: ihabitabit i atriis tu
is Replebim' i bonis domus
tue: scm̄ ē tēplū tuū mi
rabile i equitate Exaudi

nos d's salutaris nr̄: spes
omīu finiū t're et i mari lo
ge. Preparās mōtes i uirtu
te tua: accinctus ē potētia q
cōturbas pfundū maris
sonū fluctuū ei'. Turbabūt
r gētes. et timebūt qui habi
tant t'minos: a signis tuis
exitus matutini et vesp'e
delectabis. Uisitasti t'rā et i
ebriasti eā: multiplicasti
locupletare eā. Flumē dei
repletū ē aquis parasti cibum
illor: q̄m ita ē p'paracio
ei'. Riuos ei' i ebria: multi
plica genimina ei' i stilli

cidus et letabitur germinans
Benedices corone anni ~~tui~~ benignitatis tue: et campi tui
replebuntur ubertate. Pinguescent speciosa deserti: et exultacione colles accingentur.
Induti sunt arietes ovium et valles habundabunt frumento:
Et clamabunt et ymnum dicent.
an. Nonne deo subiecta erit anima mea.
Iubilate deo omnis. ps. Iubilate deo omnis terra; psalmum dicite nomini eius:
date gloriam laudi eius. Dicite deo quam terribilia sunt opera tua
domine: in magnitudine virtutis tue mencientur tibi

inimici tui. Omnis terra adoret
te deus et psallat tibi: psalmum di
cat nomini tuo. Venite et
videte opera dei: terribilis in con
siliis super filios hominum. Qui
convertit mare in aridam: in
flumine pertransibunt pede:
ibi letabimur in ipso. Qui do
minatur in virtute sua in eternum:
oculi eius super gentes respiciunt:
qui exasperant non exaltentur
in semetipsis. Benedicite gen
tes deum nostrum et auditam facite
vocem laudis eius. Qui posu
it animam meam ad vitam: et non
dedit in commotionem pedes meos

os Quõ ꝓbasti nos ds̄ igne
nos exãĩnasti: sic̄ exami
nat̄ argentū Induxisti nos
~~in refrigeriū~~ ĩ laq̄ū· posuisti tribula
ciones in dorso nr̄o: ĩposuis
ti homines sup̄ capita nr̄a
Transiuim̄ p igne̅ ⁊ aquā ⁊
⁊ eduxisti nos in refrigeri
ū Introibo ĩ domū tuam ĩ
holocaustis: reddā t̄ uota
mea que distinxerūt labi
a mea Et locutū ē os me
ū: ĩ tribulacione mea Ho
locausta medullata offerā
t̄ cū ĩcenso arietū: offerā
t̄ boues cū hyrcis Venite

audite et narrabo omnes qui
timetis deum: quanta fecit anime
mee. Ad ipsum ore meo cla
maui: et exaltaui sub lingua
mea. Iniquitatem si aspexi
in corde meo: non exaudiet dominus
Propterea exaudiuit deus: et
attendit voci deprecacionis mee
Benedictus deus: qui non a
mouet oracionem meam et
misericordiam suam a me. Ps. 66.
Deus misereatur nostri et
benedicat nobis: illuminet
vultum suum super nos et mise
reatur nostri. Ut cognoscamus
in terra viam tuam: in omnibus genti

in salutare tuum Confiteantur
tibi populi deus confiteantur tibi populi
omnes Letentur et exultent
gentes: quoniam iudicas populos in e-
quitate: et gentes in terra dirigis.
populi Confiteantur tibi deus; confiteantur ti-
populi bi omnes terra dedit fructum suum
Benedicat nos deus deus noster:
benedicat nos deus et metuant
eum omnes fines terre Ps. dd.
Exurgat deus et dissipen-
tur inimici eius et fugi-
ant: qui oderunt eum a facie
eius Sicut deficit fumus
deficiant: sic fluit cera a
facie ignis sic pereant pec-

catores a facie dei Et iusti
epulentur et exultent in con
spectu dei: et delectentur in leticia
Cantate domino psalmum dici
te nomini eius: iter facite ei qui
ascendit super occasum dominus no
men illi Exultate in conspectu
eius turbabuntur a facie eius
patris orphanorum: et iudicis
viduarum Deus in loco sancto su
o: deus qui habitare facis
unius moris in domo Qui
educit vinctos in fortitu
dine: similiter eos qui ex
asperant qui habitant in
sepulchris Deus cum eg

dieris i cõspectu pp̃li tui: cũ ptransieris i deserto
Terra mota ẽ etenim celi distillauerunt a facie dei synai: a facie di isrl̃. Pluuiã uoluntariã segregabis ds hereditati tue et ifirmata ẽ: tu uero pfecisti eam. Animalia tua habitabunt i ea: parasti i dulcedine tua paupi ds. Dñs dabit ũbũ euangelizantibus: uirtute multa. Rex uirtutũ dilecti dilci: et speciei domus diuidere spolia. Si dormiatis iter medios

clerus penne columbe de
argentate: et posteriora
dorsi eius in pallore auri. Cum
discernit celestis regis su
per eam nive dealbabuntur
in selmon: mons dei mons
pinguis. Mons in quo bene
placitum est deo habitare in e
o: etenim dominus habitabit in
finem. Currus dei decem mi
libus multiplex milia: leta
ntium dominus in eis in syna in sancto.
Ascendisti in altum: cepisti
captivitatem: accepisti do
na in hominibus. Etenim non
credentes: inhabitare dominum

q mons coagulatus mons pinguis: ut
quid suspicamini montes coagulatos.

dn̄i. Benedictus dn̄s die cot
tidie. ꝓsperum iter faciat
nobis deus salutariū nr̄o.
Deus nr̄ deus saluos faciē
di: et dn̄i dn̄i exitus mor
tis. Verumtamen deus cōfrin
get capita inimicor̄ suor̄:
uerticem capilli ꝑambu
lanciū in delictis suis. Di
xit dn̄s ex basan cōuertam:
cōuertā in ꝓfundū maris.
Ut intinguatur pes tuus
in sanguine: lingua canū
tuor̄ ex inimicis ab ipso.
Viderunt ingressus tuos deus:
ingressus dei mei regis mei

i qui ē i scō Preuenerunt
principes cōiuncti psallē
tibus: i medio iuuencularū
tympanistriarū In ecclesiis
bñdicite deo dño: de fontibz
isrl' Ibi beniamyn adoles
centulus: i mentis exces
su Principes iuda duces
eorum principes zabulon: prī
cipes neptalym Manda
ds uirtuti tue: cōfirma
hoc ds qd' operatus es i nob'
A templo tuo qd' ē i ihrlm:
tibi offerent reges mu
nera Increpa feras harū
dinis; cōgregacio thaurorū

i uaccis ꝓplor: ut excl u
dant eos qui pbati sunt
argento D issipa gentes
que bella uolūt; uenient
legati ex egypto: ethyopi
a pueniet man⁹ eı̄ deo
Regna terre cantate deo:
psallite dño P sallite deo
qui ascendit sup celū celi:
ad orientē E cce dabit uo
uocē
ci uirtutis sue; date glām
deo sup isrl' magnificenci
a eı̄: et uirtus eı̄ i nubib⁹
Mirabilis deus i scīs suis; ds
isrl' ipe dabit uirtutē et for
titudinē plebis sue; bene

105

dictus deus. a. Bndicite
gens dnm nrm. v. Ds vitā
meā annunciaui t. posuisti
lacrimas meas i cospectu tuo.
ad l'. an. Repleti sunt a me dne
ab iniusticia mea. ps. Miserere.
a. Te decet ymnus ds i syō.
ps. Ipsum. a. Labia mea laudabūt
te i vita mea. ps. Ds ds m's.
a. Dns iudicabit fines terr.
ps. Exultauit. a. Celi celor' lauda
te dnm. ps. laud' dnm. ymnus.
Nox et tenebre et nubi
la cōfusa mundi et tur
bida lux i trat albe scit
plus xpc venit discedi

te Caligo terre scinditur per
cussa solis spiculo rebusque
iam color redit vultu ni
tentis syderis Te xpe solum
novimus te mente pura
et simplici flendo et canendo
quesumus intende nostris sensibus
Sunt multa fucis illita que
luce purgentur tua tu lux
eoy sideris vultu sereno
illumina. Deo patri. V. Reple.
a. De manu omnium qui nos ode
runt libera nos domine. Invitatorium
Dominum qui fecit nos venite ado. ps.
Nox atra rerum contegit
terre colores omnium nos

cōfitentes poſcim⁹ te iude
iudex cordiū Ut auferas pi
acula ſordeſq; mentis ablu
as doneſq; xp̄e gratiā ut ar
ceant᷑ crimina Mens ec
ce torpet īpia quā culpa
mordet noxia obſcura ge
ſtit tollere ⁊ te redēptor q̄
rere Repelle tu caliginē
ītrinſecus quā maxime ut
ī beato gaudeat ſe collocari
lumine Pſta pr. a̅ Dñe ds.
Salvū me fac deꝰ
quō intraverūt
aque: uſq; ad a
nimā meā In

fixus sũ ĩ limo ꝓfundi: et
nõ ē substancia. Veni ĩ alti
tudinē maris: et tempestas
demersit me. Laboraui cla
mãs rauce fc̃e sũt fauces
mee: defecerũt oculi mei
dũ spero ĩ deũ meũ. Multi
plicati sũt sup capillos ca
pitis mei: qui oderũt me
gratis. Confortati sũt qui
psecuti sũt me inimici me
i iniuste: que nõ rapui tũc
exsoluebã. Deus tu scis insipi
enciam meã: et delicta me
a a te nõ sũt abscondita. No
erubescãt ĩ me qui expec

tanto te dn̄e: dn̄e uirtutū
Non cōfundant sup me: q
querunt te ds̄ isrł. Quo ꝓp
te sustinui obpbriū: operuit
cōfusio faciem meā. Extra
neus fcūs sū fr̄ib3 meis: et
pegrinus filius matr̄s me
e. Quo zelus domus tue
comedit me: ⁊ obpbria ex
pbrancium te ceciderunt sup
me. Et operui i ieiunio aīaꝫ
meā: ⁊ factū est i obpbri
ū m. Et posui uestimentū
meū ciliciū: ⁊ fcūs sū illis
i parabolā. Adūsum me loq
bant qui sedebant i porta:

et i me psallebāt qui bibe
bāt vinū. Ego vero oracio
nē meā ad te dñe: tempus
beneplaciti deꝰ. In multitu
dine mīe tue exaudi me.
et veritate salutis tue. Eri
pe me de luto ut nō infigar;
libera me ab hiis qui oderūt me:
& de pfundis aquarū. Non me
demergat tempestas aque;
neqꝫ absorbeat me pfundū:
neqꝫ urgeat sup me puteus
os suū. Exaudi me dñe quō
benigna ē mīa tua: scḋm
multitudinē miseracionū
tuarū respice i me. Et ne a

uertas faciem tuā a puero
tuo: quō tribulor uelocit̄
exaudi me. Intende aīe me
e et libera eā: ppt̄ inimicos me
os eripe me. Tu scis ipro
periū meū et cōfusionē meam:
et reuerenciā meā. In cōspectu
tuo sunt oēs qui tribulant
me: ipperiū expectauit cor
meū et miseriā. Et sustinui
qui simul cōtristaret̄ et nō
fuit: qui cōsolaretur et nō
inueni. Et dederūt in escam
meā fel: et in siti mea pota
uerūt me aceto. Fiat mē
sa eorū coram ipsis: in laqueū

et i retribuciones et i scadalū
Obscurentur oculi eorum ne vi
deant: et dorsum eorum semper
incurva. Effunde super eos i
ram tuam: et furor ire compre
hendat eos. Fiat habitatio
eorum deserta: et i tabernacul
eorum nō sit qui inhabitet. Quoniam
quem tu percussisti persecuti sunt:
et super dolorem vulnerum me
orum addiderunt. Appone iniqui
tatem eorum: et nō intrent in
iusticiam tuam. Deleantur de li
bro viventium: et cum iustis
nō scribantur. Ego sum pau
per et dolens: salus tua deus

tue

sup iniqtate

suscepit me. Laudabo nomē
di cū cantico: et magnificabo
eū i laude. Et placebit deo
sup vitulū novellū: cornu
a pducentē et ungulas. Vi
deant paupes et letent̄: que
rite deū et vivet aīa vestra
Quo exaudivit paupes dūs:
et vinctos suos nō despexit
Laudent illū celi et t̄ra: ma
re et oīa reptilia i eis. Quo
ds salvam faciet syon: et
edificabunt civitates iude.
Et i habitabūt ibi: et here
ditate acquirent eam. Et
semen servoꝝ eī possidebit

cam: et qui diligunt nomen eius

Deus in ad. ps. Et habitabunt in ea

Deus in adiutorium meum intende: domine
ad adiuuandum me festina. Con
fundantur et reuereantur: qui
querunt animam meam. Auertantur
retrorsum et erubescant: qui uo
lunt mihi mala. Auertantur sta
tim erubescentes: qui dicunt
mihi euge euge. Exultent et le
tentur in te omnes qui querunt te:
et dicant semper magnificetur
dominus qui diligunt salutare tu
um. Ego uero egenus et pauper
sum: deus adiuua me. Adiutor
meus et liberator meus esto: domine ne

Inuocauit a. Dne ds i adiutor
Itē dne spa. Tue. iud. Esto
ui nō cōfundar ietnū: i ius
ticia tua libā me et eripe
me. Inclina ad me aurē
tuā: et salua me. Esto m
i deū ptectorem et i locum
munitū: ut saluū me fa
cias. Quo firmamētū me
ū: et refugiū meū es tu
Ds meus eripe me de manu
pccōris: et de manu contra
legē agentis et iniqui. Quo
tu es paciencia mea dne:
dne spes mea a iuuentute
mea. In te cōfirmatus sū

ex utero de ventre matris me-
e: tu es protector meus. In te can-
tatio mea semper: tamquam
prodigium factus sum multis, et tu
adiutor fortis. Repleatur os
meum laude: ut cantem gloriam
tuam tota die magnitudi-
nem tuam. Ne proicias me in tem-
pore senectutis: cum defecerit
virtus mea ne derelinquas
me. Quia dixerunt inimici
mei mihi: et qui custodiebant
animam meam consilium fecerunt
in unum. Dicentes deus dereli-
quit eum: persequimini et com-
prehendite eum: quia non

ē qui eripiat. Deus ne elon
geris a me: ds m̄s i auxili
ū meū respice. Cofundant̄ur
et deficiant detrahentes ai
me mee: opiantur cōfusi
one et pudore qui q̄rūt ma
la m̄. Ego aūt semp̄ sp̄abo:
et adiciam sup̄ omnē lau
dem tuā. Os meū annūci
abit iusticiā tuā tota die:
salutare tuū. Quō nō cog
noui litteraturā; i troibo i
potencias dn̄i: dn̄e memo
rabor iusticie tue solius.
Deus docuisti me a iuuen
tute mea et usq; nunc: pro

nunciabo mirabilia tua
Et usque in senectam et senium
deus: ne derelinquas me. Do
nec annunciem brachium
tuum: generacioni omni que
ventura est. Potenciam tuam
et iusticiam tuam deus: usque
in altissima que fecisti mag
nalia deus quis similis tibi.
Quantas ostendisti michi tri
bulaciones multas et ma
las: et conversus vivifica
sti me: et de abyssis terre ite
rum reduxisti me. Multipli
casti magnificenciam tu
am: et conversus consolatus

es meus. Nam et ego confitebor
tibi in vasis psalmi veritatem
tuam deus: psallam tibi in cythara
sanctus israel. Exultabunt labia
mea dum cantavero tibi: et anima
mea quam redemisti. Sed et
lingua mea meditabitur ius- tota die
ticiam tuam: cum confusi et reveri-
ti fuerint qui querunt mala
Deus iudicium tuum rex. Ps. Di-
tuum regi da: et iusticiam
tuam filio regis. Iudicare
populum tuum in iusticia: et pau-
peres tuos in iudicio. Susci-
piant montes pacem populo:
et colles iusticiam. Iudica

bit pauperes populi; et saluos
faciet filios pauperum: et hu
miliabit calumpniatorem. Et
permanebit cum sole et ante lu
nam: in generacione et generacionem.
Descendet sicut pluuia in uel
lus: et sicut stillicidia stillan
cia super terram. Orietur in diebus
eius iusticia et habundancia
pacis: donec auferatur luna
Et dominabitur a mari usque ad
mare: et a flumine usque ad
terminos orbis terrarum. Co
ram illo procident ethyopes:
et inimici eius terram lingent
Reges tharsis et insule mu

nera offerent: reges ara
bum et saba dona adducent
Et adorabunt eum omnes reges
omnes gentes servient ei. Qui
a liberavit pauperem a po te
te: et pauperem cui non erat
adiutor. Parcet pauperi et
inopi: et animas pauperum salvas
faciet. Ex usuris et iniquita
te redimet animas eorum: et hono
rabile nomen eorum coram illo. Et vi
vet et dabitur ei de auro ara
bie: et adorabunt de ipso semper:
tota die benedicent ei. Et erit
firmamentum in terra in summis
montium superextolletur super

lybanum fructus eius: et florebunt de civitate sicut fenum terre. Sit nomen eius benedictum in secula: ante solem permanet nomen eius. Et benedicentur in ipso omnes tribus terre: omnes gentes magnificabunt eum. Benedictus dominus deus israel: qui facit mirabilia solus. Et benedictum nomen maiestatis eius in eternum: et replebitur maiestate eius omnis terra fiat fiat.

dne a. Elegit eum in idem protectorum. ps. Quam bonus israel deus: his qui recto sunt corde. Mei autem pene moti sunt pedes: pene effusi sunt gressus

sus mei Quia zelaui sup i
iquos: pacem pccōr vides
Qa nō est respectus mor
ti eoꝝ: et firmamentū in
plaga eoꝝ In labore hoim
nō sunt: et cū hominibus
nō flagellabunt Ideo tenu
it eos supbia: operti sunt in
iquitate sua Prodiit qua · et impietate ·
si ex adipe iniquitas eoꝝ:
transierunt in affectū cordis
Cogitauerunt et locuti sunt
nequiciā: iniquitatē in ex
celso locuti sunt Posuerunt
in celū os suū: et lingua e
oꝝ transiuit in terra Ideo con

uertetur populus meus hic: et di
es pleni inuenientur in eis
Et dixerunt quomodo scit deus:
et si est sciencia in excelso Ecce
ipsi peccatores et habundantes in
seculo: obtinuerunt diuicias
Et dixi ergo sine causa iusti
ficaui cor meum: et laui in
ter innocentes manus me
as Et fui flagellatus tota
die: et castigacio mea in ma
tutinis Si dicebam narra
bo sic: ecce nacionem filiorum
tuorum reprobaui Existimabam
ut cognoscerem: hoc labor
est ante me Donec intrem in

sanctuarium dei: et intelligam in novissimis eorum. Verumtamen propter dolos posuisti eis: deiecisti eos dum allevarentur. Quomodo facti sunt in desolationem subito defecerunt: perierunt propter iniquitatem suam. Velut somnium surgentium domine: in civitate tua ymaginem ipsorum ad nichilum rediges. Quia inflammatum est cor meum: et renes mei commutati sunt: et ego ad nichilum redactus sum et nescivi. Ut iumentum factus sum apud te: et ego semper tecum. Te

tenuisti manū dexterā me
am: et in voluntate tua de
duxisti me: et cū glīa susce
pisti me. Quid enī ē in ce
lo: a te volui qd sup terrā

// m̄

Defecit caro mea: et cor meū
deus cordis mei: et pars
mea deus in eternū. Quia ec
ce qui elongant se a te pe
ribūt: perdidisti omnes qui for
nicant abs te. Michi autē adhe
rere deo bonū ē: ponere in
dño deo spem meā. Ut annū
ciem omnes p̄dicaciones
tuas: in portis filie syon.

Ut qd ds repulisti in
finē: iratus ē furor
tuus sup oues pascue tu
e. Memor esto congregaci
onis tue: quā possedisti
ab inicio. Redemisti uir
gam hereditatis tue: mōs
syon in quo habitasti in eo
Leua manus tuas in sup
bias eorū: quāta malig- in finē
natus ē inimicus in sco.
Et gloriati sunt qui oderūt
te: in medio sollempni
tatis tue. Posuerunt sig
na sua signa: et nō cog
nouerunt sicut in exitu

sup summu. Quasi i silua
lignor securib exciderunt
ianuas ei in idipsu: i securi
et ascia deiecerut eam. In
cenderut igni i sctuariu
tuu: polluerut tabnacula (i terra)
nois tui. Dixerut i corde
suo cognacio eor simul:
quiescere faciamus oms
dies festos di a t'ra. Signa
nra no vidimus; iam no
est ppha; et nos no cog
noscet amplius. Usq
quo ds improperabit i imi
cus irritat: adusarius
nomen tuu in fine. Ut

qd auertis manũ tuam
et dexteram tuã: de medio
sinu tuo i finem. Deus
autem rex nr̃: añ scl'a
operatus est salutẽ i medi
o tere. Tu confirmasti i
uirtute tua mare: contri
bulasti capita draconum
i aquis. Tu cõfregisti ca
pita draconis: dedisti e
um escam ppl'is ethyo
pũ. Tu dirupisti fontes
et torrentes: tu siccasti
fluuios ethan. Tuus
est dies et tua ẽ nox:
tu fabricatus es auro

rarum et solem Tu fecisti
omnes terminos terre: estatem
et uer tu plasmasti eam
Memor esto huius inimicus
improperabit domino: et populus in
sipiens incitabit nomen
tuum Ne tradas bestiis ani
mas confitentes tibi: et animas
pauperum tuorum ne obliuis
caris in finem Respice in tes
tamentum tuum quia reple
ti sunt qui obscurati sunt
terre domibus iniquitatum Ne
auertatur humilis: factus
confusus: pauper et inops
laudabunt nomen tuum

Exurge ds iudica causã
tuã: memor esto īpproperio-
rum eorum que ab insipien
te sunt tota die. Ne obli
uiscaris uoces inimicorum
tuorum superbia eorum: qui te
oderunt ascendit semper. A
Liberasti uirgã hereditatis tue
Confitebimur ti. Ps. Confite-
bimur tibi deus: confitebimur
et inuocabimus nomē tuū
Narrabimus mirabilia tu-
a: cū accepero tempus ego iu-
sticias iudicabo. Liquefacta
est terra: et omnes qui habitant
in ea: ego confirmaui colum-

nas ei⁹. Dixi iniquis noli
te inique agere: et delinquen
tibus nolite exaltare cor
nu. Nolite extollere in al
tū cornu vestrū: nolite lo
qui adversus deū iniquita
tem. Quia neque ab orien
te neque ab occidente neque
a desertis montib⁹: quoniam deus
iudex est. Hunc humiliat
et hunc exaltat: quia calix in
viii manu dñi vini meri plenus
mixto. Et inclinavit ex hoc
in hoc: verumtamen fex ei⁹
nō est exinanita bibent om
nes peccatores terre. Ego autē annū

ctabo ī sclm: cātabo dō iacob
Et oīa pctōr cōfringā:
⁊ exaltabuntur cornua iu-
Notus ī iudea dēs ps T e-
i isrl' magnū nomen
eī. Et fcūs est ī pace locus
eī: et habitacio eī ī syon
Ibi cōfregit potencias: ar-
cū scutum gladiū ⁊ bellū
Illuminans tu mirabili-
ter a montib' eternis: turba-
ti sunt oms īsipientes cor-
de. Dormierunt somnpnū
suū: et nichil inuenerunt
oms uiri diuiciar ī ma-
nib' suis. Ab increpacio

ne tua deus iacob: dormita
uerunt qui ascenderunt e
quos. Tu terribilis es: et quis
resistet tibi ex tunc ira tua.
De celo auditum fecisti
iudicium: terra tremuit et qui
euit. Cum exsurgeret in iu
dicio deus: ut saluos faceret
omnes mansuetos terre. Quoniam
cogitacio hominis confite
bitur tibi: et reliquie cogi
tacionis diem festum agent
tibi. Vouete et reddite do
mino deo uestro: omnes qui
in circuitu eius affertis mu
nera. Terribili et ei qui

aufert spm̄ principū: ter-
ribili apud reges tre. Añ.
Et inuocabimus nomē tuū dš.
Voce mea. Ta. Tu es dz.
Voce mea ad dnm̄ clamaui: uo
ce mea ad deū et intendit
m̄. In die tribulacionis me
e deū exquisiui manibꝰ meis: noc
te contra eū et nō decepta sum.
Renuit cōsolari aīa me
a: memor fui dei et delectatꝰ
sū et exercitatus sū et de
fecit spc̄ meꝰ. Anticipaue
runt vigilias oculi mei: tur
batus sū et nō sū locutus
Cogitaui dies antiquos

et annos eternos in mente ha
bui. Et meditatus sum noc
te cum corde meo: et exerci
tabar et scopebam spiritum me
um. Numquid in eternum proiciet
deus: et non apponet ut com
placitior sit adhuc. + Aut
obliviscetur misereri deus:
aut continebit in ira sua
misericordias suas. Et dixi nunc
cepi: hec mutacio dextere ex
celsi. Memor fui operum domini:
quia memor ero ab inicio
mirabilium tuorum. Et medi
tabor in omnibus operibus tuis: et
in adinvencionibus tuis exer

+ Aut in finem misericordiam suam abscindet:
a generacione in generacionem.

cebor. Deus in sancto via tua: quis
deus magnus sicut deus noster: tu
es deus qui facis mirabilia.
Notam fecisti in populis vir
tutem tuam: redemisti in
brachio tuo populum tuum: fi
lios iacob et ioseph. Vi
derunt te aque deus: viderunt
te aque et timuerunt: et
turbate sunt abyssi. Multi
tudo sonitus aquarum: vocem
dederunt nubes. Etenim sa
gitte tue transeunt: vox
tonitrui tui in rota. Illux
erunt coruscaciones tue
orbi terre: commota est et con

tremuit terra In mari via
tua et semite tue in aquis
multis: et vestigia tua non
cognoscentur. Deduxisti si-
cut oves populum tuum: in ma-
nu moysi et aaron. ps. dd.
Attendite popule meus le-
gem meam: inclina-
te aurem vestram in verba o-
ris mei. Aperiam in parabol-
is os meum: loquar propositio-
nes ab inicio. Quanta au-
divimus et cognovimus
ea: et patres nostri narraverunt
nobis. Non sunt occultata
a filiis eorum: in generacione

altera. Narrantes laudes
domini et virtutes eius: et mira
bilia eius que fecit. Et susci
tavit testimonium in iacob:
et legem posuit in israel. Quan
ta mandavit patribus nostris
nota facere ea filiis suis: ut
cognoscat altera generacio. Fi
lii qui nascentur et exur
gent: et narrabunt filiis su
is. Ut ponant in deo spem suam
et non obliviscantur operum dei
et mandata eius exquirant. Ne
fiant sicut patres eorum: generacio
prava et exasperans. Gene
racio que non direxit cor

suum: et non est creditus cum deo
spiritus eius. Filii effrem intenden
tes et mittentes: arcum con
uersi sunt in die belli. Non
custodierunt testamentum
dei: et in lege eius noluerunt
ambulare. Et obliti sunt
benefactorum eius: et mirabili
um eius que ostendit eis. Co
ram patribus eorum fecit mi
rabilia in terra egypti: in
campo taneos. Interrupit
mare et perduxit eos: et sta
tuit aquas quasi in utrem.
Et deduxit eos in nube di
ei: et tota nocte in illumi

nacione ignis. Interrupit
petram in heremo et ada
quavit eos: velud in abys
so multa. Et eduxit aquam
de petra: et deduxit tamquam
flumina aquas. Et appo
suerunt adhuc peccare ei:
in ira excitaverunt excelsum
in inaquoso. Et temptave
runt deum in cordibus suis ut
peterent escas animabus su
is. Et male locuti sunt de deo:
dixerunt numquid poterit deus
parare mensam in deserto. Quoniam
percussit petram et fluxe
runt aque: et torrentes in

undauerit. Numqđ et pa
nē poterit dare: aut par
mēsam ppl'o suo. Ideo audi
uit dñs et distulit· ignis
accensus ē i iacob et ira
dei ascendit in isrl'. Quia
nō crediderūt i deo: nec
sperauerūt i salutare ei'. Et
mandauit nubib' desup:
et ianuas celi aperuit. Et
pluit illis manna ad ma
ducandū: et panē celi de
dit eis. Panem angelorū
manducauit homo: cibaria
misit eis i habundanciā.
Transtulit austrū de ce

lo: et induxit in virtute sua
affricum. Et pluit super e
os sicut pulverem carnes:
et sicut arenam maris vo
latilia pennata. Et ceciderunt
in medio castrorum eorum: circa
tabernacula eorum. Et manducaverunt
et saturati sunt ni
mis; et desiderium eorum attu
lit eis: non sunt fraudati a
desiderio suo. Adhuc esce eorum
erant in ore ipsorum: et ira dei
ascendit super eos. Et occi
dit pingues eorum: et elec
tos israel impedivit. In omnibus
his peccaverunt adhuc: et

nō crediderūt i mirabili
b' ei'. Et defecerūt i vanita
te dies eor: et anni eor cū
festinacione. Cū occideret
eos querebant eū et reverte
bantur: et diluculo veni
ebāt ad eū. Et rememorati
sūt quia d's adiutor eor est:
et d's excelsus redēptor eor
est. Cor aūt eorū nō erat
rectū cū eo: nec fideles ha
biti sūt i testamēto ei'. Ipse
aūt est misericors: et ppici
us fiet pctīs eor: et nō di
sperdet eos. Et habundavit
ut averteret irā suā: et

Et dilexerūt eū i ore suo: et
lingua sua mētiti sūt ei.

nō accendit omnem iram
suā Et recordatus ē quia
caro sunt sp̄c uadens et nō re
diens Quociens exacerba
uerunt eū i deserto: i ira cō
citauerunt eū in inaquoso
Et conuersi sunt et temptaue
runt deū: et scm̄ isrł exacer
bauerunt Non sunt recorda
ti manus ei' die qua rede
mit eos: de manu tribulā
tis Sicut posuit i egypto
signa sua: et prodigia sua in
campo thaneos Et conuertit
i sanguinē flumina eorum:
et ymbres eorū ne biberent

Misit in eos cynomiam et
comedit eos: et ranam
et disperdidit eos. Et dedit
erugini fructus eorum: et la
bores eorum locuste. Et occi
dit in grandine vineas eorum:
et moros eorum in pruina.
tradidit Et [illegible] ingradine iu
menta eorum: et possessionem
eorum igni. Misit in eos iram
indignacionis sue indigna
cionem et iram et tribulaci
onem immissionem per angelos
malos. Viam fecit semi
te ire sue: et non pepercit
a morte animarum eorum: et iu

iuēta eoꝝ ī morte cōclusit
Et ꝑcussit omne primogē
nitū in terra egypti: ꝑmici
as laboris eoꝝ in tabernaculis ōīs
cham Et abstulit sic oues
ppłm suū: et ꝑduxit eos
tamquā gregem ī deserto
Et deduxit eos ī spe et nō
timuerūt: ⁊ inimicos eoꝝ
operuit mare Et ī duxit eos
ī montem scificacōis sue mō
tē acquisiuit dext̄a eī Et quē
eiecit a facie eoꝝ gentes et
sorte diuisit eis t̄ram in
funiculo distribucionis Et
habitare fecit ī tabernacu

lis eorum tribus israel. Et temp
taverunt et exacerbaverunt
deum excelsum: et testimonia
eius non custodierunt. Et aver
terunt se et non servaverunt
pactum: quemadmodum patres
eorum conversi sunt in arcum pra
vum. In ira concitaverunt e
um in collibus suis: ad emula
cionem eum provocaverunt. Au
divit deus et sprevit: et
ad nichilum redegit valde
israel. Et repulit tabernacu
lum sylo: tabernaculum suum u
bi habitavit in hominibus. Et
tradidit in captivitatem u

in sculptilibus
suis

virtutem eor: et pulchritu
dinē eor i manus inimici
Et cōclusit i gladio p̄plm̄ su
um: et hereditatē suam
sprevit Iuvenes eor cōme
dit ignis: et virgines eor
nō sunt lamentate Sacerdo
tes eor i gladio ceciderunt: et
vidue eor nō plorabantur
Et excitatus est tamquam
dormiens dns: tamquā po
tens crapulatus a vino
Et percussit inimicos suos i
posteriora opprobriū sem
piternū dedit illis Et re
pulit tabernaculū ioseph: et

tribū effrem non elegit
Set elegit tribū iuda: mō
tem syon quē dilexit. Et
edificauit sicut unicorniū
sctificium suū in terra: quā
fundauit in scl'a. Et elegit
dauid seruū suū: et sustu
lit eū de gregib' ouiū: de
post fetantes accepit eum
Pascere iacob seruū suū:
et isrl' hereditatē suā. Et
pauit eos in innocencia cor
dis sui: et i intellectibus
manuū suarū deduxit
eos. A. Tu es d's qui facis
mirabilia. ps. Propter ...

Deus venerunt gentes in he
reditatem tuam: pollue
runt templum sanctum tuum posu
erunt ierusalem in pomorum custo
diam Posuerunt morticina
servorum tuorum escas volatili
bus celi: carnes sanctorum tuorum bes
tiis terre Effuderunt sangui
nem ipsorum tamquam in circuitu · aquam ·
ierusalem: et non erat qui sepeli
ret Facti sumus opprobrium
vicinis nostris: subsannacio
et illusio hiis qui in circui
tu nostro sunt Usque quo domine
irasceris in finem: accendetur
velud ignis zelus tuus

Effunde iram tuam in gentes
que te non noverunt: et in
regna que nomen tuum non
invocaverunt. Quia comede
runt iacob: et locum eius desola
verunt. Ne memineris in
iquitatum nostrarum antiquarum
cito anticipent nos misericordie tu
e quia pauperes facti sumus
nimis. Adiuva nos deus salu
taris noster: et propter gloriam no
minis tui domine libera nos,
et propicius esto peccatis nostris propter
nomen tuum. Ne forte dicant
in gentibus ubi est deus eorum: et
innotescant in nacionibus co

rum oculis nostris. Ulcio san
guinis servorum tuorum qui
effusus est: introeat in conspectu
tuo gemitus compeditorum. Se
cundum magnitudinem bra
chii tui: posside filios mor
tificatorum. Et redde vicinis
nostris septuplum in sinu eorum:
improperium ~~tuum~~ ipsorum quod ex
probraverunt tibi domine. Nos
autem populus tuus et oves pas
cue tue: confitebimur tibi in
seculum. In generacionem et gene
racionem: annunciabimus lau
Qui regis ps. dem tuam
Israel intende: qui deducis

cis velut ovem ioseph
Qui sedes sup cherubyn:
manifestare coram effra
ym beniamyn & manasse
Excita potenciam tuā & ve
ni: ut salvos facias nos Ds
converte nos: et ostende faci
em tuā & salvi erimus D o
mine ds virtutū quo us
q; irasceris: sup oracionē
servi tui Cibabis nos pa
ne lacrimarū: et potū da
bis i lacrimis i mensura
nobis
Posuisti nos i contradicti
onē vicinis nris: et inimi
ci nri subsannaverūt nos

Deus uirtutum conuerte nos: et
ostende faciem tuam et salui
erimus Vineam de egyp
to transtulisti; eiecisti gen
tes: et plantasti eam Dux
itineris fuisti in conspectu eius:
et plantasti radices eius et im
pleuit terram Operuit mon
tes umbra eius: et arbusta
eius cedros dei Extendit pal
mites suos usque ad mare: et
usque ad flumen propagines
eius Ut quid destruxisti ma
ceriam eius: et uindemiant
eam omnes qui pretergrediun
tur uiam Exterminauit

//uirū

eam aper de silua: et singu
laris ferus depastus ē eā
Deus uirtutū conuertere re
spice de celo: et uide et uisi
ta uineam istam Et pfice
eam quia plantauit dex
tera tua: et sup filiū hoīs
quē cōfirmasti tibi Incen
sa igni et suffossa: ab incre
patione uultus tui peribūt
Fiat manus tua sup de
tere tue: et sup filiū hoīs
quē cōfirmasti t' Et non
discedimus a te uiuifica
bis nos: et nomē tuū īuo
cabimus Dñe ds uirtutū

conuerte nos: et ostende faci
em tuam et salui erimus. a.
Propicius esto peccatis nostris domine. V.
Gaudebunt labia mea dum can
tauero tibi. et anima mea quam re
demisti. ad l. a. Tibi soli peccaui
domine miserere mei. ps. Miserere. a.
Domine refugium tu factus es nobis.
ps. Domine. a. In matutinis domine me
ditabor in te. ps. Deus deus. a. Cante
mus domino gloriose. ps. Benedicite. a. In sanctis
eius laudate dominum. ps. Laudate. ad l. ymnus
Lux ecce surgit aurea
pallens fatiscat ceci
tas que nosmet in preceps
diu errore traxit deuio

Hec lux serenum conferat pu-
rosque nos prestet sibi nichil
loquamur subdolum volvamus
obscurum nichil. Hic tota de-
currat dies ne lingua men-
dax nec manus oculi ne
peccent lubrici ne noxa
corpus inquinet. Specula-
tor astat desuper qui nos di-
ebus omnibus actusque nostros prospi-
cit a luce prima in vesperum. Deo
patri. ℣ Repleti sumus. Aña. Pre scita
te serviamus domino et liberabit
nos ab inimicis nostris. Ivr. Ado-
remus deo quia ipse fecit nos.
Tu trinitatis unitas

orbem potenter qui regis
adtende laudum cantica que
excubantes psallimus Nam
lectulo consurgimus noctis
quieto tempore ut flagitemus
uulnera a te medelam om
nium Quo fraude quicquid de
monum in noctibus deliquim
mus abstergat illud celitus
tue potestas glorie Ne corpus
adsit sordidum nec torpor in
stet cordium nec criminis conta
gio tepescat ardor spiritus Ob hoc
redemptor quesumus reple nos tuo
lumine per quod dierum circulis
nullis ruamus actibus Presta pater

Exultate deo ad
iutori nr̄o: iu
bilate deo iacob
Sumite ſpalmũ
et date tympa
nũ: pſalteriũ
iocundũ cũ cythara. Buci
nate in neomenia tuba: in i
ſigni: die ſolleмpnitatis ure̅
Quia p̄ceptũ in iſrl' ē: et
iudicium deo iacob. Teſtimo
niũ in ioſep poſuit illud:
cũ exiret de tra egypti: lin
guã quã nõ nouerat au
diuit. Diuertit ab oneribus
dorſũ ei': manus ei' in co

phino seruierunt. In tribula
cione i nocasti me et liberaui
te et exaudiui te: i abscon
dito tempestatis probaui te
apud aquam contradictionis
Audi populus meus et contestabor
te israel si audieris me: non
erit i te deus recens neque ad
orabis deum alienum Ego enim
sum dominus deus tuus qui eduxi
te de terra egypti: dilata os
tuum et implebo illud Et non
audiuit populus meus vocem
meam: et israel non intendit mi
Et dimisi eos secundum deside
ria cordis eorum: ibunt in ad

inuencionibus suis. Si populus
meus audisset me: israel si in
uiis meis. Pro nichilo for-
sitan inimicos eorum humili-
assem: et super tribulantes eos
misissem manum meam. In-
imici domini mentiti sunt ei:
et erit tempus eorum in secula.
Et cibauit illos ex adipe
frumenti: et de petra melle
saturauit eos. psalmus ·dd·

Deus stetit in synagoga
deorum: in medio autem deos
diiudicat. Usque quo iudi-
catis iniquitatem: et facies
peccatorum sumitis. Iudicate

Ambulassent.

sup

·r·

egeno et pupillo: humilem
et pauperem iustificate. Eri
pite pauperem et egenū: de ma
nu pc̄toris liberate. Nescie
rūt neqꝫ intellexerunt i tene
bris ambulant: movebun
tur oīa fundamenta terre. Ego
dixi dii estis: et filii excelsi
oīnes. Vos aūt sicut homines
moriemini: et sic̄ unus de
principibus cadetis. Surge
deus iudica terram: quoniam tu he
reditabis in omnibus gentibus. a.
Exultate deo adiutori nostro. a.
Deus quis simi Tu sor
lis erit tibi: ne taceas

neque compescaris deus Quo
niam ecce inimici tui sonuerunt:
et qui oderunt te extule
runt capud Super populum tuum
malignauerunt consilium:
et cogitauerunt aduersus sanctos
tuos Dixerunt uenite et dis
perdamus eos de gente: et non
memoretur nomen israel ul
tra Quoniam cogitauerunt una
nimiter simul; aduersus te
testamentum disposuerunt ta
bernacula ydumeorum et ys
mahelite Moab et agare
ni gebal et amon: et ama
lech alienigene cum habita

tib' tyrum Etēi assur
uenit cū illis: fc̄i sūt in ad
iutoriū filiis loth Fac illis
sic madyan et sysare: et si
cut iabyn i torrente cyson
Disperierūt i endor: fc̄i sunt
ut stercus terr̄ Pone prin
cipes eoꝝ sic oreb et zeb: et
zebee et salmana Omnis prī
cipes eoꝝ qui dixerūt: he
reditate possideamus scā
riū dei Deus meus pone illos
ut rotam: et sic stipulam
ante faciem uenti Sicut
ignis qui comburit siluā:
et sic flamma cōburens

montes. Ita persequeris il-
los in tempestate tua: et in ira
tua turbabis eos. Imple
facies eorum ignominia: et
querent nomen tuum domine.
Erubescant et conturbentur
in seculum seculi: et confundantur
et pereant. Et cognoscant
quia nomen tibi dominus: tu
solus altissimus in omni
Quam dilecta ✠ Tua
tabernacula domine vir-
tutum: concupiscit et deficit
anima mea in atria domini. Cor
meum et caro mea: exulta-
uerunt in deum uiuum. Ete

tua

nam passer invenit sibi domum:
et turtur nidum ubi repo-
nat pullos suos. Altaria
tua domine virtutum: rex meus
et deus meus. Beati qui habi-
tant in domo tua in secula seculorum + domine
laudabunt te. Beatus vir
cuius est auxilium abs te: ascen-
siones in corde suo disposuit //
in valle lacrimarum // quem po- in loco
suit. Etenim benedictionem
dabit legislator: ibunt
de virtute in virtutem: videbitur
deus deorum in syon. Domine deus vir-
tutum exaudi orationem me-
am: auribus percipe deus iacob

Protector nr̄ aspice ds̄: et
respice i faciem xp̄i tui
Quia melior ē dies u
na i atriis tuis: sup milia
Elegi abiectus esse i do
mo dei mei: magis quā
habitare i tabernaculis pec
catorum Quia miam̄ et ve
ritatē diligit ds̄: grāim
et glāim dabit dn̄s. Non p
vabit bonis eos qui am
bulant in i nocencia: do
mine virtutū bt̄s homo q̄
sperat i te. a. Tu sol' altissimus sr̄
BEnedixisti d ps̄ dom· tr̄a:
dn̄e trā tuā: aver

tisti captiuitatē iacob Re
misisti iniquitatē plebis
tue: operuisti oīa pctā eorū
Mitigasti omnē iram tu
ā: auertisti ab ira indigna
cōis tue Conuerte nos deꝰ
salutaris n̄r: et auerte irā
tuā a nob Numquid in eternū i
rasceris nob: aut extēn
des irā tuā a generacione in
generacionē Deus tu cōuer
sus uiuificabis nos: et plebs
tua letabit in te O stende
nob dñe misericordiā tuā: et sa
lutare tuū da nob Audi
am qd loquat in me dñs

quoniam loquetur pacem in plebem
suam. Et super sanctos suos: et in
eos qui convertuntur ad cor.
Verumtamen prope timentes
eum salutare ipsius: ut inha
bitet gloria in terra nostra. Misericordia et
veritas obviaverunt sibi:
iusticia et pax osculate sunt.
Veritas de terra orta est: et iusti
cia de celo prospexit. Etenim
dominus dabit benignitatem: et ter
ra nostra dabit fructum suum.
Iusticia ante eum ambulabit:
et ponet in via gressus suos.
Inclina domine aurem tu- ps
am et exaudi me: quoniam i

138

ops et paup sũ ego Custo
di aĩam meã quõ scs sum.
saluũ fac seruũ tuũ ds meus
sparantem ĩ te. Miserere mei
dñe quõ ad te clamaui tota
die: letifica aĩam serui tu
i: quõ ad te aĩam meã leua dñe
ui. Quõ tu suauis et mitis
p multe mĩe oĩb; ĩ uocanti
b; te. Auribus pcipe dñe ora
cõnẽ meã: et ĩtende uoci de
pcacõis mee. In die tribu
lacionis mee clamaui ad te:
qa exaudisti me. Non ẽ si
milis tui ĩ diis dñe: et nõ
est scdm opa tua. Oẽs gẽ

tes quascumque fecisti: venient
et adorabunt coram te domine:
et glorificabunt nomen tuum
Quoniam magnus es tu et faci
ens mirabilia: tu es deus so
lus. Deduc me domine in via
tua; et ingrediar in veritate
tua: letetur cor meum ut
timeat nomen tuum. Confite
bor tibi domine deus meus in toto cor
de meo: et glorificabo nomen
tuum in eternum. Quia misericordia tua
magna est super me: et eru
isti animam meam ex inferno in
feriori. Deus iniqui insurrex
erunt super me: et synagoga

potencium quesierunt animam
meam: et non proposuerunt te in
conspectu suo. Et tu domine deus
miserator et misericors:
paciens et multe misericordie et ve-
rax. Respice in me et miserere
re mei; da imperium tuum pu-
ero tuo: et saluum fac ancil- filium
le tue. Fac mecum signum in
bono ut videant qui oderunt
me et confundantur: quoniam
tu domine adiuuisti me et con-
solatus es me. a. Benedixisti
domine terram tuam. a. Fundamenti.
Fundamenta eius in mon-
tibus sanctis: diligit dominus

portas syon super omnia tabernacu
la Gloriosa dicta sunt de te: ciui
tas dei Memor ero raab et ba
bylonis: scientium me Ecce
alienigene et tyrus et populus
ethyopum hii fuerunt illic
Numquid syon dicet homo et ho
natus est in ea: et ipse funda
uit eam altissimus Dominus nar
rabit in scripturis populorum
et principum horum qui fue
runt in ea Sicut letancium
omnium habitacio in te. Ps. lxxxvii

Domine deus salutis mee: in
die clamaui et nocte
coram te Intret in con

spectu tuo oratio mea: inclina
aurem tuam ad precem meam
Quia repleta est anima me-
a: et vita mea in inferno
appropinquavit. Estimatus
sum cum descendentibus in la-
cum: factus sum sicut homo sine
adiutorio inter mortuos
liber. Sicut vulnerati
dormientes in sepulchris:
quorum non es memor am-
plius: et ipsi de manu tua
repulsi sunt. Posuerunt
me in lacu inferiori: in tene-
brosis et in umbra mortis
Super me confirmatus est

+ malis

furor tuus ⁊ omēs fluct⁹
tuos īduxisti sup me. Lo
ge fecisti notos meos a me
posuerunt me abhominaci
onē sibi. Traditus sum et
nō egrediebar: oculi mei
languerunt p̄ inopia. Cla
maui ad te dn̄e tota die
expandi ad te man⁹ meas
Numquid mortuis facies
mirabilia: aut medici sus
citabunt ⁊ cōfitebuntur tibi
Numquid narrabit aliquis in
sepulchro mīam tuā: ⁊ ue
ritatē tuā ī pdicionē. Nū
quid cognoscentur ī tenebris

mirabilia tua: et iusticia
tua in terra obliuionis. Et e
go ad te domine clamaui: et ma
ne oratio mea preueniet te. Ut quid
domine repellis orationem me
am: auertis faciem tuam
a me. Pauper sum ego et in labo
ribus a iuuentute mea: exal
tatus autem humiliatus sum
et conturbatus. In me tran
sierunt ire tue: et terrores
tui conturbauerunt me.
Circumdederunt me sicut
aqua tota die: circumdede
runt me simul. Elongasti
a me amicum et proximum:

et notos meos amiseria ·a̅·
Fundamenta eius in montibus sanctis a̅
Misericordias ps. Benedict
domini: in eternum cantabo
In generatione et generationem:
annunciabo veritatem tuam
in ore meo Quoniam dixisti in
eternum misericordia edificabitur in
celis: preparabitur veritas tua
in eis Disposui testamentum
electis meis: iuravi da
vid servo meo: usque in eter
num preparabo semen tuum Et
edificabo in generationem et ge
nerationem sedem tuam Confi
tebuntur celi mirabilia tua

a dñe: et enī veritatē tu
am i eccliа ſcōr Quōo quis
i nubib' equabit' dño: ſimi
lis erit dō i filiis dī Deus
qui glorificatur i cōſilio ſcō
rū magnus & terribilis:
ſup oīs qui i circuitu eius
ſunt Dñe ds virtutū qs
ſimilis tibi: potens es dñe:
et veritas tua i circuitu
tuo Tu dñaris poteſtati
maris: motū aūt fluc
tuū eius tu mitigas Tu hu
miliaſti ſicut vulneratum
ſupbū i brachio virtutis tu
e: diſpſiſti i imicos tuos

Tui sunt celi et tua est terra;
orbem terre et plenitu
dinem eius tu fundasti: aqui
lonem et mare tu creasti.
Thabor et hermon in nomine
tuo exultabunt: tuum brac
hium cum potencia. Firme
tur manus tua et exaltetur
dextera tua: iusticia et iu
dicium preparacio sedis tue.
Misericordia et veritas precedent
faciem tuam: beatus populus
qui scit iubilacionem. Domine
in lumine vultus tui am
bulabunt; et in nomine tuo
exultabunt tota die: et in

iusticia tua exaltabuntur
Quia gloria virtutis eorum tu
es: et in beneplacito tuo exal
tabitur cornu nostrum Quia do
mini est assumpcio nostra: et sancti
israel regis nostri Tunc locu
tus es in visione sanctis tuis:
et dixisti posui adiutorium
in potentem: et exaltavi electum
de plebe mea Inveni david
servum meum: oleo sancto meo
unxi eum Manus enim mea
auxiliabitur ei: et brachium
meum confirmabit eum
Nichil proficiet inimicus in
eo: et filius iniquitatis non

apponet nocere ei. Et con
cidam a facie ipsius inimicos
eius: et odientes eum in fugam
convertam. Et veritas mea
et misericordia mea cum ipso: et in nomi
ne meo exaltabitur cornu eius.
Et ponam in mari manum eius: et
in fluminibus dexteram eius. Ipse
invocabit me pater meus es tu:
deus meus et susceptor salutis
mee. Et ego primogenitum
ponam illum: excelsum pre
regibus terre. In eternum serva
bo illi misericordiam meam: et testa
mentum meum fidele ipsi.
Et ponam in seculum seculi semen eius:

et thronum eius sicut dies ce-
li. Si autem dereliquerint fi-
lii eius legem meam: et in iudi-
ciis meis non ambulaverint
Si iusticias meas prophana-
verint: et mandata mea non
custodierint. Visitabo in vir-
ga iniquitates eorum: et in ver-
beribus peccata eorum. Misericordiam autem
meam non dispergam ab eo: ne-
que nocebo in veritate mea
Neque prophanabo testamentum
meum: et que procedunt de labi-
is meis non faciam irrita
Semel iuravi in sancto meo: si
david mentiar: semen eius

in eternum manebit. Et thro
nus eius sicut sol in conspectu me
o: et sicut luna perfecta in eter
num: et testis in celo fidelis.
Tu vero repulisti et despex
isti: distulisti christum tuum.
Avertisti testamentum ser
vi tui: prophanasti in terra sanc
tuarium eius. Destruxisti omnes se
pes eius: posuisti firmamentum
eius formidinem. Diripu
erunt eum omnes transeuntes
viam: factus est opprobrium
vicinis suis. Exaltasti dex
teram deprimentium eum: leti
ficasti omnes inimicos eius

Avertisti adiutorium gladii
eius: et non es auxiliatus
ei in bello. Destruxisti eum ab
emundacione: et sedem eius in
terra collisisti. Minorasti dies
temporis eius: perfudisti eum con
fusione. Usquequo domine aver
tis in finem: exardescet sicut ig
nis ira tua. Memorare que
mea substancia: numquid enim
vane constituisti omnes filios
hominum. Quis est homo qui
vivet et non videbit mor
tem: eruet animam suam de ma
nu inferi. Ubi sunt misericordie tue
antique domine: sicut iurasti da

uid i ueritate tua. Memor
esto dn̄e obprobrii seruor tu
orum: qd' continui i sinu me
o multarum gencium Quod
exprobrauerunt inimici tui
dn̄e: qd' exprobrauerunt com
mutacionem xp̄i tui. Be
nedictus dn̄s i eternum: fi
Dn̄e refugiū at fiat.
tu fc̄s es nobis: a genera
tione i generatione. Pri
usquam montes fierent aut
formaretur terra et orbis:
a seclo et usque i seclm tu es deus
Ne auertas hoiem i humi
litatem: et dixisti conuerti

rum filii hominum Quoniam
mille anni ante oculos tu-
os: tamquam dies hesterna que
preteriit Et custodia in nocte
que pro nichilo habentur: eo-
rum anni erunt Mane sicut her-
ba transeat mane floreat et
transeat: vespere decidat indu-
ret et arescat Quia defecimus
in ira tua: et in furore tuo
turbati sumus Posuisti ini-
quitates nostras in conspectu tuo:
seculum nostrum in illuminatione
vultus tui Quoniam omnes dies
nostri defecerunt: et in ira tua
defecimus Anni nostri sicut

aranea meditabuntur: dies
annorum nostrorum in ipsis septu
aginta anni. Si autem in poten
tatibus octoginta anni: et
amplius eorum labor et dolor.
Quoniam supervenit mansue
tudo: et corripiemur. Quis
novit potestatem ire tue: et
pre timore tuo iram tuam dinu
merare. Dexteram tuam sic
notam fac: et eruditos
corde in sapienciam. Conver
tere domine usque quo: et depreca
bilis esto super servos tuos.
Repleti sumus mane miseri
cordia tua: exultavimus et delecta

Ano 1590 geporn zu münchen, meines vatters hausse (?) ...

147

n sumus in omnibus diebus nostris. Le
tati sumus pro diebus quibus nos
humiliasti annis quibus vi
dimus mala. Respice domine in
servos tuos et in opera tua et
dirige filios eorum. Et sit splen
dor domini dei nostri super nos et
opera manuum nostrarum dirige
super nos et opus manuum
Qui habi Tatur dirige. Qui habitat in adiutorio altis
simi in protectione dei celi com
morabitur. Dicet domino
susceptor meus es tu et refu
gium meum deus meus sperabo in eum.
Quoniam ipse liberavit me de la

wesen mein
fingers
und vesperia
seiner [illegible]
[illegible] Heilige
hauss fra
wen jo
und leste
kindt ge
wesen
maria
magda
lena ge
taufft in
in unser
lieben frau
kirche, ich
hab i a
patch (?) ...
ins name
welcher ist
[illegible]
de ... en
und gena
den ...
vatters ...

vnd h: W: V mir zuem gevatter ...
[illegible]

laqueo venancium: et a verbo aſpero
Scapulis ſuis obumbrabit
tibi: et ſub pennis eius ſperabis
Scuto circumdabit te veritas
eius: non timebis a timore noc
turno. A ſagitta volante
in die, a negocio perambulante
in tenebris: ab incurſu et de
monio meridiano. Cadent
a latere tuo mille: et decem
milia a dextris tuis ad te autem
non appropinquabit. Verumtamen
oculis tuis conſiderabis: et re
tribucionem peccatorum videbis
Quoniam tu es domine ſpes mea al
tiſſimum poſuiſti refugium tuum

tuum. Non accedat ad te ma
lum: et flagellum non appropinquabit
tabernaculo tuo. Quoniam angelis
suis mandavit de te: ut custo
diant te in omnibus viis tuis. In ma
nibus portabunt te: ne forte offendas ad
lapidem pedem tuum. Super aspidem
et basiliscum ambulabis et concul
cabis: leonem et draconem. Quoniam
in me speravit liberabo eum: protegam
eum quoniam cognovit nomen me
um. Clamavit ad me et exau
diam eum: cum ipso sum in tribulati
one: eripiam eum et glorificabo e
um. Longitudine dierum reple
bo eum: et ostendam illi salutare

in. 91.

Bonū est cō[...]
fiteri dn̄o: & psallere
nomini tuo altissime. Ad
annunciandū mane miām
tuā: & veritatē tuā p noctē.
In decachordo psalterio: cū
cantico i cythara. Quia delec
tasti me dn̄e i factura tua: & i
operib' manuū tuarū exul
tabo. Quā magnificata sunt
opa tua dn̄e: nimis pfun
de fc̄e sunt cogitaciones tue.
Vir insipiens nō cognoscet
et stultus nō intelliget hec.
Cū exorti fuerint peccato
res sic fenū: & apparuerint

dn̄e

omnes qui operantur iniquita-
tem. Ut intereant in seculum seculi:
tu autem altissimus in eternum domine. Quoniam · domine
ecce inimici tui domine: quoniam ec-
ce inimici tui peribunt: et dis-
pergentur omnes qui operantur in-
iquitatem. Et exaltabitur sic-
ut unicornis cornu meum: et se-
nectus mea in misericordia uberi. Et
despexit oculus meus inimicos
meos: et insurgentibus in me
malignantibus audiet auris
mea. Iustus ut palma flore-
bit: sicut cedrus libani mul-
tiplicabitur. Plantati in domo
domini: in atriis domus dei nostri

a·92·

florebunt. Adhuc multipli-
cabunt in senecta uberi: et
bene pacientes erunt ut an-
nuncient. Quoniam rectus dominus
deus noster: et non est iniquitas
Dominus regnavit. ps. Dominus
D ecorem indutus est: indu-
tus est dominus fortitudinem et
precinxit se. Etenim firmavit
orbem terre: qui non commovebi-
tur. Parata sedes tua ex tunc:
a seculo tu es. Elevaverunt flu-
mina domine: elevaverunt
flumina vocem suam. Elevave-
runt flumina fluctus suos: a
vocibus aquarum multarum. Mi-

rabiles elaciones maris:
mirabil' i altis dñs. Testi
monia credibilia fca sunt ni · tua ·
mis: domum tuā decet scitu
do dñe i longitudine dierum.
Deus ulcionum dñs: deus
ulcionum libere egit. Ex
altare qui iudicas terram:
redde retribucionem superbis
Usque quo peccatores dñe: usque
quo peccatores gloriabuntur. Ef
fabuntur et loquentur iniqui
tatem: loquentur omnes qui
operantur iniusticiam. Populum
tuum dñe humiliaverunt:
et hereditatem tuam vexaverunt

rūt Viduam ꝛ aduenã
interfecerūt: et pupillos
occiderunt Et dixerunt
nō videbit dñs: nec itel
liget ds iacob Intelligite
insipientes i ꝑplo: et stulti
aliquando sapite Qui pla
tauit aurem nō audiet:
aut qui finxit oculū nō
cōsiderat Qui corripit
gētes nō arguet: qui docet
hoīem scientiam Dñs scit
cogitaciones hominum:
quō vane sunt Beatus ho
mo quē tu erudieris dñe:
ꝛ de lege tua docueris eū

Ut mitiges ei adieb' malis:
donec fodiat' pccori fovea
Quia nō repellet dūs plebē
suā: et hereditatē suam n̄
derelinquet Quo adusque
iusticia convertatur ī iudici
ū: et qui iuxta illam oēs
qui recto sunt corde Quis cō
surget m̄ adversus malig
nantes: aut q̄s stabit mecū
adversus operantes iniquitatē
Nisi q̄a dn̄s adiuvit me:
paulominus habitasset in
inferno aīa mea Si dicebā
motus est [pes] ms: mīa tua
dn̄e adiuvabat me Secdm

multitudinē doloꝝ meoꝝ
i corde meo: ɔsolaciones
tue letificauerunt aiam
meā. Nunquid adheret t
sedes iniquitatis: qui fin
gis laborem in pcepto
Captabunt in aiam iusti:
et sanguinē innocentē
cōdempnabūt. Et factus
est m dñs i refugiū: et deus
meus i adiutoriū spei mee
Et reddet illis iniquitatē
ipsorū: et in malicia eoꝝ dis
perdet illos dñs deus nr.
Venite. a Bndict' dñi
tr ei ps Venite. a Cara.

iubilemus domino: iubilemus
deo salutari nostro. Preocu
pemus faciem eius in confessio
ne: et in psalmis iubilemus Venite
ei. Quoniam deus magnus dominus et
rex magnus super omnes deos. Quia
in manu eius sunt omnes fines
terre: et altitudines montium
ipse conspicit. Quoniam ipsius est ma Venite
re et ipse fecit illud: et siccam
manus eius formaverunt. Venite om
Venite adoremus et procidamus
et ploremus ante dominum qui fe
cit nos: quia ipse est dominus
deus noster. Et nos populus pascu Venite
e eius: et oves manus eius. Ho

a· 95·

die si vocem eius audieritis:
nolite obdurare corda vestra
Sicut in irritacione: secundum
diem temptacionis in deserto
Venite Ubi temptaverunt me patres
vestri: probaverunt et viderunt
opera mea. Quadraginta an-
nis offensus fui generacio-
ni illi: et dixi semper hii er-
rant corde. Et isti non cog-
Venite noverunt vias meas: ut
iuravi in ira mea si introi-
bunt in requiem meam.
novum Cantate domino canticum
cantate domino omnis terra
Cantate domino et benedicite no

mini eius. Annunciate de di
e in diem salutare eius. Annun
ciate inter gentes gloriam eius: in
omnibus populis mirabilia eius. Quoniam
magnus dominus et laudabilis ni
mis: terribilis est super omnes
deos. Quoniam omnes dii gencium
demonia: dominus autem celos
fecit. Confessio et pulchritu
do in conspectu eius: sanctimonia
et magnificencia in sanctifica
cione eius. Afferte domino patrie
gencium, afferte domino gloriam
et honorem: afferte domino gloriam
nomini eius. Tollite hostias
et introite in atria eius: adora

re dominum in atrio sancto eius. Com
moveatur a facie eius universa ter
ra. Dicite in gentibus quia
dominus regnavit. Etenim cor
rexit orbem terre qui non com
movebitur: iudicabit po
pulos in equitate. Letentur
celi et exultet terra: commo
veatur mare et plenitudo
eius: gaudebunt campi et omnia
que in eis sunt. Tunc exul
tabunt omnia ligna silvarum a
facie domini quia venit: quoniam ve
nit iudicare terram. Iudi
cabit orbem terre in equitate:
et populos in veritate sua. Ps.

in. 96.

Dominus regnavit exultet
terra: letentur insule multe
Nubes et caligo in circuitu
eius: iusticia et iudicium cor-
reccio sedis eius. Ignis an-
te ipsum precedet: et inflammabit
in circuitu inimicos eius. Il-
luxerunt fulgura eius orbi
terre: vidit et commota est terra
Montes sicut cera fluxerunt
a facie domini: a facie domini omnis
terra. Annunciaverunt celi
iusticiam eius: et viderunt omnes
populi gloriam eius. Confundantur
omnes qui adorant sculpti-
lia: et qui gloriantur in simu-

lacris suis Adorate eū oēs
angli ei⁹: audiuit ⁊ letata
ē syon Et exultauerunt filie
iude: pp̄ iudicia tua dñe
Quō tu dñs altissimus su
p omnem terram: nimis ex
altatus es sup omēs deos
Qui diligitis dñm odite
malū: custodit dñs aīas
scōꝝ suoꝝ de manu pccōris
liberabit eos Lux orta ē iusto:
⁊ rectis corde leticia Leta
mini iusti ī dño: ⁊ cōfite
mini memorie scificati
onis ei⁹ ā Cantate dño ⁊ be
dicite nōi ei⁹ v Intret orō

mea i cõspectu tuo dñe. Inclina aurẽ tuã ad p̃cẽ meã. Ad laud. Spũ p̃ncipali cõfirma cor meũ deus. ps. Domine. a. Innocencia tua exaudi me d̃e. ps. Dñe exau. a. Diuina dñe multũ tuũ sic nos. ps. Deus deus meus. a. Dñe audiui auditũ tuũ et ti mui. ps. Spũi. a. In tympanis et choro i cordis et organo laud. Terra celi. y. Com. ps. laud. Egla bta sp̃es mortali u celsi tonantis unice cas te ples uirginis. Da arce aui surgentib exurgat v meus sobria flagrauisse

ilariat di gratias rependat
debitas. Ortus refulget
lucifer ſparſamque lucem
nunciat cadit caligo nocti
um lux ſca nos illuminet.
Manensque nris ſenſibus noc
tem repellat ſcli omnique fine diei
purgata ſervet pectora
Queſita iam primum fides ra
dicet altis ſenſibus ſcda ſpes
congaudeat quo maior ex
tat caritas. Deo patri. V. Re
pleti ſum. ad B. a. Per viſcera mie
di nri in quibus viſitavit nos
xvi. Dnm. oriens ex alto
dnm nrm venite adoremus.

Summe deus cle- ymnus
mentie mundique
factor machine unus po-
tencialiter trinusque per-
sonaliter Nostros pius
cum canticis fletus benig-
ne suscipe quo corde pu-
ro sordibus te perfruamur
largius Lumbos iecur-
que morbidum adure igni
congruo accincti ut sint
perpetim luxu remoto pessi-
mo Ut quique horas nocti-
um nunc concinendo rumpi-
mus donis beate patrie dite-
mur omnes affatim Presta. Qua

c. 97



Cantate domino
canticum novum:
quia mirabilia
fecit. Salvabit
sibi dextera eius: et
brachium sanctum eius. Notum fe-
cit dominus salutare suum: in con-
spectu gentium revelavit iu-
sticiam suam. Recordatus
est misericordie sue et veritatis sue:
domui israel. Viderunt omnes
termini terre: salutare dei
nostri. Iubilate deo omnis terra: can-
tate et exultate et psallite.
Psallite domino in cythara in cy-
thara et voce psalmi: in



tubis ductilib' et voce tu
be cornee Iubilate in con
spectu regis domini moveat'
mare et plenitudo eius: orbis
terrarum et qui habitant in eo
Flumina plaudent ma
nu simul montes exulta
bunt a conspectu domini quia ve
nit iudicare terram Iudi
cabit orbem terrarum in iustici
a: et populos in equitate Ps
Dominus regnavit
irascantur populi: qui
sedes super cherubyn mo
veatur terra Dominus in syi
on magnus et excelsus:

sup oms pplos Confite
antur noi tuo magno
quo terribile et scm est:
et honor regis iudicium
diligit Tu parasti direc
tiones: iudiciu et iusti
cia i iacob tu fecisti Ex
altate dnm deu nrm: et
adorate scabellu pedu ei:
quo scm est Moyses et aa
ron i sacerdotibz ei: et sa
muel int qui inuocant nomẽ
ei Inuocabant dnm
et ipe exaudiebat eos: i
columpna nubis loqbatur
ad eos Custodiebant

t eos

testimonia eius : et preceptum
quod dedit illis. Domine deus noster
tu exaudiebas eos : deus tu
propicius fuisti eis : et ulcis
cens in omnes adinvenciones eorum. Ex [margin: in oes]
altate dominum deum nostrum : et ado
rate in monte sancto eius : quoniam
sanctus dominus deus noster. a. Quia mi
rabilia fecit dominus. a. Iubila-
Iubilate deo omnis terra : ser
vite domino in leticia. Intro
ite in conspectu eius : in exultaci
one. Scitote quoniam dominus ipse
est deus : ipse fecit nos et non
ipsi nos. Populus eius et o
ves pascue eius : introite por

tas eī i confessione: atria
eī i ymnis cōfitemini
illi Laudate nomen eī
quo suauis est dns: i eter
nū mia eī: et usq̄ i genera
cione et generacione ueritas
Misericordiā et pͦ Te
iudiciū: cantabo tibi
dne Psallam et itelligā
i uia i maculata: quando
uenies ad me Perambu
labam i innocencia cordis
mei: i medio dom' mee No
pponebam ante oculos me
os rem iniustam: facien
tes p̄uaricaciones odiui

Non adhesit michi cor pra
uum: declinantem a me ma
lignum non cognoscebam. De
trahentem secreto proximo
suo: hunc persequebar. Su
perbo oculo et insaciabili
corde: cum hoc non edebam.
Oculi mei ad fideles terre:
ut sedeant mecum ambu
lans in via immaculata hic
michi ministrabat. Non ha
bitabit in medio domus me
e qui facit superbiam: qui lo
quitur iniqua non direxit
in conspectu oculorum meorum
In matutino interficiebam

omnes peccatores terre: ut disp-
derem de civitate domini omnes
operantes iniquitatem. a. Iubi-
late deo omnis terra. a. Clamor.
Domine exaudi oraci- ps.
onem meam: et clamor
meus ad te veniat. Non aver-
tas faciem tuam a me: in qua-
cunque die tribulor inclina
aurem ad me aurem tuam
In quacunque die invocave-
ro te: velociter exaudi
me. Quia defecerunt sicut fu-
mus dies mei: et ossa me-
a sicut cremium aruerunt
Percussus sum ut fenum et a

ruit cor meum: quia oblitus
sum comedere panem meum
A voce gemitus mei: ad
heſit os meum carni mee
Similis factus sum pellicano
ſolitudinis: factus ſum ſic ~~paſ~~
~~ſer~~ nocticorax in domicilio
Vigilavi et factus ſum ſicut
paſſer: ſolitarius in tecto To
ta die exprobrabant mihi inimici
mei: et qui laudabant me ad
verſum me iurabant. Quia
cinerem tamquam panem man
ducabam: et poculum meum cum
fletu miſcebam. A facie ire
indignacionis tue: quia ele

levans allisisti me. Dies mei
sicut umbra declinaverunt:
et ego sicut fenum arui. Tu autem
domine in eternum permanes: et
memoriale tuum in generacio
ne et generacionem. Tu exur
gens misereberis syon: quia
tempus miserendi eius quia
venit tempus. Quoniam placu
erunt servis tuis lapides eius:
et terre eius miserebuntur. Et
timebunt gentes nomen tuum
domine: et omnes reges terre glo
riam. Quia edificavit dominus
syon: et videbitur in gloria sua.
Respexit in oracionem humi

nem: et non spernit precem eorum
Scribantur hec in generatio
ne altera: et populus qui creabitur
laudabit dominum. Quia prospex
it de excelso sancto suo: dominus de
celo in terram aspexit. Ut au
diret gemitus compeditorum:
ut solveret filios interem
ptorum. Ut annuncient in syon
nomen domini: et laudem eius in
ierusalem. In conveniendo populos
in unum: et reges ut servi
ant domino. Respondit ei in
via virtutis sue: paucita
tem dierum meorum nuncia mihi.
Ne revoces me in dimidio

dierum meorum in generatione et
generationem anni tui. Initi
o tu domine terram fundasti: et
opera manuum tuarum sunt ce
li. Ipsi peribunt tu autem perma
nes: et omnes sicut vestimentum
veterascent. Et sicut
opertorium mutabis eos et
mutabuntur: tu autem idem
ipse es et anni tui non deficient.
Filii servorum tuorum habitabunt:
et semen eorum in seculum dirigetur.

Benedic anima mea domino: et omnia que intra me sunt nomini sancto eius. Benedic anima mea domino: et noli ob

ps.

itra

liuisci oīs retribuciones
eius Qui ꝓpiciat oīb' iniqui
tatib' tuis: qui sanat oīs
īfirmitates tuas Qui re
dimit de interitu uitā tuā:
qui coronat te in mīa et
miseracionib' Qui replet
ī bonis desideriū tuū: reno
uabitur ut aqle iuuentū
tua Faciens mias dūs:
ꝫ iudiciū oīb' iniuriā
pacientib' Notas fecit uias
suas moysi: filiis isrł uo
luntates suas Miserator
ꝫ misericors dūs: longa
nimis et multū miseri

cors Non in perpetuum irascetur:
neque in eternum comminabitur
Non secundum peccata nostra fecit no
bis: neque secundum iniquitates no
stras retribuet nobis Quo
niam secundum celi corroboravit
altitudinem
a terra
misericordiam suam super timentes
se Quantum distat ortus
ab occidente: longe fecit
a nobis iniquitates nostras
Quomodo miseretur pater
filiorum: misertus est dominus
timentibus se: quoniam ipse cogno
vit figmentum nostrum Re
cordatus est quoniam pulvis
sumus homo sicut fenum

dies eius tamquam flos agri
sic efflorebit. Quoniam spūs ptrā
sibit i illo et nō subsistet:
et nō cognoscet amplius lo
cū suū. Mia aūt dn̄i ab et̄
no et usq; i eternū: sup
timētes eū. Et iusticia
illius i filios filior: hiis
qui servāt testamentū
eius. Et memores sūt mā
dator ipsius: ad faciendū
ea. Dn̄s i celo parauit sedē
suā: et regnū ipsius omnib
dn̄abitur. Benedicite dn̄o
om̄s angli eius potentes uir
tute: facientes uerbū il

n. 103

lius ad audiendā vocem
sermonū eī. Benedicite dño
omēs virtutes eī: ministri
eī qui facitis voluntatem
eī. Benedicite dño omīa o
pa eī; i omni loco dñacio
nis eī: bndic aīa mea do
mino. aī. Clamor meus ad te
veniat ds. aī. Bndic. ps. d.
Benedic aīa mea dño:
dñe ds meus magnifi
catus es vehementer. Con
fessionē et decorem induis
ti: amictus lumine sicut
vestimento. Extendens
celū sicut pellem: qui tegis

aquis superiora eius Qui po-
nis nubem ascensum tuum:
qui ambulas super pennas ven-
torum Qui facis angelos tuos
spiritus: et ministros tuos ig-
nem urentem Qui funda-
sti terram super stabilitatem su-
am: non inclinabitur in seculum
seculi Abyssus sicut vestimen-
tum: amictus eius super montes
stabunt aque Ab increpa-
cione tua fugient: a voce
tonitrui tui formidabunt
Ascendunt montes et descen-
dunt campi: in locum quem fun-
dasti eis Terminum posuisti

ti quē nō trāsgredientur:
neq; cōuertentur operire t̄
rram. Qui emittis fontes
i cōuallibꝰ: inter medium
montiū ꝑtransibūt aque.
Potabūt oīs bestie agri:
expectabūt onagri i siti
sua. Sup ea uolucres ce
li habitabūt: de medio pe
trarū dabūt uoces. Ri
gans montes de supiorib'
suis: de fructu operum tu
orū saciabitur terra.
Producens fenū iumen
tis: et herbā seruituti
hominū. Ut educas pa

ne de terra: et vinum letifi
cet cor hominis. Ut ex
hilaret faciem in oleo: et
panis cor hominis confirmet
Saturabuntur ligna cam
pi; et cedri lybani quas
plantavit: illic passeres
nidificabunt. Herodii do
mus dux est eorum: montes
excelsi cervis petra refu
gium herinaciis. Fecit lu
nam in tempore: sol cognovit
occasum suum. Posuisti tene
bras et facta est nox: in ipsa
pertransibunt omnes bestie sil
ve. Catuli leonum rugien

entes ut rapiant: et quer
rant a deo escam sibi. Ortus
est sol et congregati sunt: et in
cubilibus suis collocabun
tur. Exibit homo ad opus
suum: et ad operacionem suam
usque ad vesperam. Quam
magnificata sunt opera tua
domine: omnia in sapiencia
fecisti: impleta est terra pos
sessione tua. Hoc mare
magnum et spaciosum mani
bus: illic reptilia quorum
non est numerus. Ani
malia pusilla cum magnis:
illic naves pertransibunt

Draco iste quem formasti
ad illudendum ei: omnia a te
expectant ut des illis escam
in tempore. Dante te illis col
ligent: aperiente te manum
tuam: omnia implebuntur bo
nitate. Avertente autem te fa
ciem ~~tuam~~: turbabuntur: au
feres spiritum eorum et deficient:
et in pulverem suum revertun
tur. Emitte spiritum tuum et
creabuntur: et renovabis
faciem terre. Sit gloria domini
in seculum: letabitur dominus
~~[illegible]~~ in operibus suis. Qui re
spicit terram et facit eam

a·104·

tremere: qui tangit mō
tes et fumigant. Canta
·dño bo i uita mea: psallam dō
meo quā diu sū. Iocundū
sit ei eloquiū meū: ego
uero delectabor i dño. De
ficiāt peccōres a t̃ra: et iui
qui ita ut nō sint: bene
dic aīa mea dño. psalm᷒.
COnfitemini dño et i
uocate nomē eī: an
nunciate int̃ gētes opa eius
Cantate ei et psallite ei:
narrate oīa mirabilia eī
Laudamini ī nomine sc̃o
eī: letet᷒ cor querenciū

animam. Querite dñm et cõ
firmamini: q̃rite faciem
eius. Memetote mirabilium
eius que fecit: pdigia et iu- ·eius·
dicia oris eius. Semen abra-
ham servi eius: filii iacob e-
lecti eius. Ipe dñs ds noster i
universa tra: iudicia eius. Me-
mor fuit iseclm testamenti
sui: verbi qd mandavit in
mille generaciones. Quod
disposuit ad abraham: et iu-
ramenti sui ad ysaac. Et sta-
tuit illud iacob in pceptu:
et isrl' i testamentu eternu
Dicens tibi dabo tra chana

an: funiculum hereditatis
vestre. Cum essent numero
brevi: paucissimi et incole
eius. Et pertransierunt de gen
te in gentem: et de regno ad po
pulum alterum. Non reliquit
hominem nocere eis: et cor
ripuit pro eis reges. Nolite
tangere christos meos: et in
prophetis meis nolite malig
nari. Et vocavit famem
super terram: et omne firma
mentum panis contrivit. Mi
sit ante eos virum: in servum
venundatus est ioseph. Hu
miliaverunt in compedibus

pbavit eū: ferrū ptransiit
aīa eī: donec veniret ver
bū eī. Eloquiū dn̄i iflam
mavit eū: misit rex et sol
vit eū: princeps pplor̄ et
dimisit eū. Constituit eū
dn̄m domus sue: et prin
cipem oīs possessionis sue
Ut erudiret principes
eī sic semetipsū: et senes
eī prudenciā doceret. Et
itravit isrl̄ i egyptū: et
iacob accola fuit i terra chā
Et auxit pplm̄ suū vehe
menter: et firmavit eū
sup iimicos eī. Convertit

cor eorum ut odirent populum
eius: et dolum facerent in servos
eius. Misit moysen servum
suum: aaron quem elegit ipsum.
Posuit in eis verba signo
rum suorum: et prodigiorum in ter
ra cham. Misit tenebras
et obscuravit: et non exacer
bavit sermones suos. Con
vertit aquas eorum in sangui
nem: et occidit pisces eorum.
Edidit terra eorum ranas in pe
netrabilibus: regum ipsorum. Di
xit et venit cynomia et ci
niphes: in omnibus finibus eorum.
Posuit pluvias eorum gran

dinem: ignem comburentem in
terra ipsorum. Et percussit vine
as eorum et ficulneas eorum:
et contrivit lignum finium
eorum. Dixit et venit locus
ta et bruchus: cuius non erat
numerus. Et comedit
omne fenum in terra eorum: et co
medit omnem fructum terre
eorum. Et percussit omne pri
mogenitum in terra eorum: pri
micias omnis laboris eorum.
Et eduxit eos cum argento
et auro: et non erat in tribu
bus eorum infirmus. Letata
est egyptus in profectione

eorum: quia incubuit timor
eorum super eos Expandit
nubem in protectionem eorum et
ignem: ut luceret eis per noc
tem Pecierunt et venit
coturnix: et pane celi sa
turavit eos Dirupit
petram et fluxerunt aque:
abierunt in sicco flumina
Quoniam memor fuit verbi
sancti sui: quod habuit ad abra
ham puerum suum Et edux
it populum suum in exultacione:
et electos suos in leticia Et
dedit illis regiones genci
um: et labores populorum pos

ſederũt Vt cuſtodiant
iuſtificaciones eius: et legem
eius requirant. a. Benedic aĩa
mea domino. a. Viſita. ps
Confitemini dño quo
niam bonus: quõ ĩ ſeculũ mi
ſericordia eius. Quis loquet
potencias dñi: audi
tas faciat oĩs laudes eius
Beati qui cuſtodiũt iudi
cium: et faciunt iuſticiã ĩom
ni tempore. Memento nri
dñe ĩ beneplacito ppli tui:
viſita nos ĩ ſalutari tuo
Ad videndũ ĩ bonitate e
lectorum tuorum: ad letandũ ĩ

leticia gentis tue: ut lau
deris cū hereditate tua. Pec
cauimus cū prībus nr̄is
ī iuste egimus: ī iquita
tem fecimus. Patres nr̄i
ī egypto nō intellexerūt
mirabilia tua: nō fuerūt
memores multitudinis
mīe tue. Et irritauerunt
ascendentes: ī mare mare
rubrum. Et saluauit eos
ppt' nomē suū: ut notam
faceret potenciā suā. Et i
crepauit mare rubrū et
exiccatū est: et deduxit
eos ī abyssis sic' ī deserto

Et saluauit eos de manu
odiencium: et redemit e
os de manu inimici Et
operuit aqua tribulan
tes eos: unus ex eis non
remansit Et crediderunt
in verbis eius: et laudauerunt
laudem eius Cito fecerunt
obliti sunt operum eius: et non
sustinuerunt consilium eius
Et concupierunt concupis
cenciam in deserto: et temp
tauerunt deum in inaquoso
Et dedit eis peticionem
ipsorum: et misit saturita
tem in animas eorum Et irri

tauerūt moyſen ī caſ
tris aaron ſcm̄ dn̄i. A
perta eſt t̄ra et deglutiuit
dathan: et operuit sup̄
congregacionē abyron.
Et exarſit ignis ī ſyna
goga eor̄: flamma com
buſſit pc̄cores. Et fecerūt
vitulū ī oreb: et adora
uerūt ſculptile. Et mu
tauerūt gl̄am ſuam: ī
ſimilitudinē vituli co
medentis fenū. Obliti ſū
deū qui ſaluauit eos q̄
fecit magnalia ī egyp
to: mirabilia in terra

cham terribilia i mari
rubro. Et dixit ut disp
deret eos si nō moyses
electus eī stetisset: i con
fractione eī ~~Et~~ ut auer- i ꝯspc̄u
teret irā eī ne dispderet
eos: et p nichilo habuerūt
terrā desiderabilē. Non
crediderūt i verbo eī: et
murmurauerūt in tab
naculis suis: nō exaudi
erūt vocē dnī. Et eleua
uit manū suā sup eos:
ut ꝓsterneret eos i deser
to. Et ut deiceret semen
eor i nacionib: et dispgē

rent eos i regionib[us]. Et i
niciati sunt beelphegor.
et comederunt sacrificia
mortuorum. Et irritaue
runt eum in adinuencioni
bus suis: et multiplica
ta est in eis ruina. Et ste
tit finees et placauit:
et cessauit quassacio. Et
reputatum est ei in iustici
am: in generacione et ge
neracionem usque in sempiter
num. Et ~~reputatum~~ irrita
uerunt eum ad aquam con
tradictionis: et uexatus
est moyses propter eos: q

a exacerbauerũt spm̃ ei⁹
Et distinxit i labiis suis;
no disperdiderũt gẽtes: qs
dixit dñs illis Et commix
ti sunt inter gẽtes; et didi
cerũt opa eoꝝ: et seruie
rũt sculptilib⁹ eoꝝ et factũ
est illis i scandalũ Et im
molauerũt filios suos:
et filias suas demoniis
Et effuderũt sanguinẽ
i nocentem; sanguinem
filioꝝ suoꝝ et filiaꝝ suaꝝ:
quas sacrificauerũt sculp
tilib⁹ ~~cor~~ chanaan Et in
fecta est terra i san

guinib; et cõtaminata est
est i operibus eor: & forni
cati sunt i adinuencionī
bus suis. Et iratus ē fu
rore dñs i ppl'o suo: et
abhominatus est heredi
tatem suā Et tradidit
eos i manus gencium: et
dñati sunt eor qui oderūt
eos Et tribulauerūt eos
i imici eor; & humiliati
sunt sub manibus eor: se
pe liberauit eos Ipi autē
exacerbauerunt eū in cō
silio suo: et humiliati
sunt in iniquitatibus suis

Et uidit cum tribularentur:
et audiuit oracionem eorum
Memor fuit ~~in seculum~~ testamen
ti sui: et penituit eum secundum
multitudinem misericordie sue
Et dedit eos in misericordias in con
spectu omnium: qui ceperant
eos Saluos fac nos domine
deus noster: et congrega nos de
nacionibus Et confiteamur
nomini sancto tuo: et gloriemur
in laude tua Benedictus
dominus deus israel: a seculo et usque in
seculum: et dicat omnis populus fiat
Confitemini iii ps. Dicat
domino quoniam bonus: quoniam

i sclm̄ mīa eꝰ. Dicant
qui redempti sūt a dn̄o:
quos redemit de manu i
inimici et de regionibꝰ con
gregauit eos. A solis ortu
et occasu: ab aquilone et
mari. Erraūerūt i soli
tudine i inaquosa: uiam
ciuitatis habitaculi nō
īuenerūt. Esurientes
et sitientes: aīa eoꝝ i ipis
defecit. Et clamauerūt
ad dn̄m cū tribularent:
et de necessitatibꝰ eoꝝ eripu
it eos. Et deduxit eos i
uiam rectam: ut irent

in ciuitatem habitacionis Con
fiteantur domino misericordie eius: et
mirabilia eius filiis hominum
Quia saciauit animam ina
nem: et animam esurientem
saciauit bonis Sedentes
in tenebris et umbra mor
tis: uinctos in mendicita
te et ferro Quia exacer
bauerunt eloquia dei: et
consilium altissimi irrita
uerunt Et humiliatum
est in laboribus cor eorum: infir
mati sunt nec fuit qui ad
iuuaret Et clamauerunt
ad dominum cum tribularentur:

et de necessitatibus eorum liberauit
eos. Et eduxit eos de tene
bris et umbra mortis: et
uincula eorum disrupit. Con
fiteantur domino misericordie eius: et
mirabilia eius filiis hominum.
Quia contriuit portas e
reas: et uectes ferreos
confregit. Suscepit eos de
uia iniquitatis eorum: propter
iniusticias enim suas humi
liati sunt. Omnem escam ab
hominata est anima eorum: et
appropinquauerunt usque ad por
tas mortis. Et clamaue
runt ad dominum cum tribularentur

tur: ꝛ de necessitatibꝰ eoꝝ li
beravit eos. Misit verbū su
ū ꝛ sanavit eos: ꝛ eripu
it eos de interitionibꝰ eoꝝ.
Confiteantur dño mīe eiꝰ:
ꝛ mirabilia eiꝰ filiis hoīm
Et sacrificent sacrificiū
laudis: ꝛ annuncient op
a eiꝰ ī exultacione. Qui de
scendunt mare ī navibꝰ:
facientes operacionē ī aquis
multis. Ipsi viderūt opa
dñi: ꝛ mirabilia eiꝰ ī pro
fundo. Dixit ꝛ stetit spūs
pcelle: ꝛ exaltati sunt
fluctus eiꝰ. Ascendunt

usque ad celos: et descen
dunt usque ad abyssos: ani
ma eorum in malis tabescebat
Turbati sunt et moti sunt
sicut ebrius: et omnis sapien
cia eorum devorata est. Et
clamaverunt ad dominum cum
tribularentur: et de necessi
tatibus eorum eduxit eos. Et
statuit procellam eius in au
ram: et syluerunt fluctus
eius. Et letati sunt quia sy
luerunt: et deduxit eos in
portum voluntatis eorum. Con
fiteantur domino misericordie eius: et
mirabilia eius filiis hominum

Et exaltent eum in ecclesia ple-
bis: et in kathedra seniorum
laudent eum. Posuit flu-
mina in desertum: et exitus a-
quarum in sitim. Terram
fructiferam in salsuginem:
a malicia inhabitancium in
ea. Posuit desertum in stag-
na aquarum: et terram si-
ne aqua in exitus aquarum.
Et collocavit illic esurien-
tes: et constituerunt
civitatem habitacionis. Et
seminaverunt agros: et
plantaverunt vineas: et
fecerunt fructum nativi-

tatis Et benedixit eis et
multiplicati sunt nimis:
et iumenta eorum non mino
rauit Et pauci facti sunt et
uexati sunt a tribulacione
malorum et dolore Effusa est
contencio super principes: et
errare fecit eos in inuio:
et non in uia Et adiuuit
pauperem de inopia: et posu
it sicut oues familias Ui
debunt recti et letabuntur: et
omnis iniquitas opilabit os
suum Quis sapiens et cus
todiet hec: et intelliget
misericordias domini. A. Visita nos

i salutari tuo. a͞ Confitebor. r. 107.
Paratū cor meū deus:
paratū cor meū: can
tabo et psallam i glīa mea
Exurge psalteriū et cy
thara: exurgam diluculo
Confitebor tibi i p̄plis dn̄e:
et psallam tibi i nacioni
bus Quia ē sup celos mi- magna
sericordia tua: et usq; ad
nubes veritas tua Exal
tare sup deus: et sup omnē celos
~~glā~~ terram glīa tua: ut li
berētur dilecti tui Sal
uū fac dextēa tua et exau
di me: deus locutus est i s

scō suo Exultabo et diui
dam sicimam ꝫ cōuallem
tabnaculoꝝ dimeciar. Me
us est galaad ꝫ meus est ma
nasses: et effraym suscep
cio capitis mei Iuda rex
meus: moab lebes spei mee
In ydumeam extendam
calciamentū meū: michi alie
nigene amici facti sunt
Quis deducet me i ciui
tatē munitā: quis deduc
et me usq; i ydumeam
Nonne tu deus qui repulisti
nos: ꝫ nō exibis deus in
uirtutib' nrīs Da nobis

auxilium de tribulacione: quia · i · 108 ·
vana salus hominis In deo
faciemus virtutem: et ipse
ad nichilum deducet inimicos
Deus laudem · ps · Eius
meam ne tacueris: quia
os peccatoris & os dolosi super
me apertum est Locuti sunt
adversum lingua dolosa: et me
sermonibus odii circumde-
derunt me & expugnaverunt
me gratis Pro eo ut me
diligerent detrahebant
mihi: ego autem orabam Et po-
suerunt adversum mala
pro bonis: & odium pro dilectione

one mea Constitue sup̄ e
ū peccatorem: et dyabolus
stet a dextris eius. Cū iudi
catur exeat cōdempnatus:
et oro eius fiat in pctm̄ Fi
ant dies eius pauci: et epi
copatū eius accipiat alter
Fiant filij eius orphani:
et uxor eius vidua. Nutā
tes transferantur filij e
ius: et mendicent eician
tur de habitacionibus suis
Scrutetur fenerator om
eius nē substanciam ~~suā~~: et di
ripiant alieni labores
eius ~~suos~~ Non sit illi adiutor

nec sit qui misereatur
pupillis eius. Fiant nati
eius in interitum: in generatione
una deleatur nomen eius. In
memoriam redeat iniquitas
patrum eius: in conspectu domini:
et peccatum matris eius non dele
atur. Fiant contra dominum sem
per; et dispereat de terra me
moria eorum: pro eo quod non est
recordatus facere misericordiam
Et persecutus est hominem
inopem et mendicum: et con
punctum corde mortifica
re. Et dilexit maledictio
nem et veniet ei: et nolu

sic

in bñdiccionē et elonga
bitur ab eo Et induit ma
lediccionē sic vestimen
tū; et ĩtrauit sic aqua
i interiora eī: et oleum
i ossibus eī Fiat ei sicut
vestimentū quo operitur:
et sic zona qua semp̄ p̄ci
gitur Hoc opus eorū qui
detrahunt mi apd dñm: et
qui loquntur mala adu̾
sus aīam meā Et tu dn̄e
dn̄e fac mecū ppt nomē
tuū: quia suauis ē mīa
tua Libera me quia ege
nus et paup̄ ego sū: et cor

meum conturbatum est Sic · ita me
umbra cum declinat abla
tus sum · et excussus sum
sicut locusta Genua mea in
firmata sunt a ieiunio:
et caro mea immutata est
propter ~~et~~ oleum Et ego factus sum
opprobrium illis: viderunt
me et moverunt capita sua
Adiuva me domine deus meus:
salvum me fac secundum misericordiam
tuam Et sciant quia manus
tua hec: et tu domine fecisti
eam Maledicent illi et tu
benedices: qui insurgunt
in me confundantur: servus

aūt tuus letabit᷑. Induā
tur qui detrahunt m̄ pu
dore: et operiantur sic dyplo
ide cōfusione sua. Confi
tebor dn̄o nimis i ore me
o: et ī medio multoꝝ lau
dabo eū. Qui astitit a dex
tris pauperis: ut salvam
faceret a ꝑsequentib᷒ ani
meam. ā Cōfitebor dn̄o
nimis i ore meo. v̄ Dn̄e
exaudi oro. me. R̄ Et cla. meus
adte ve. ad lau. Benigne
fac i bona volūtate tua dn̄e.
ps Miserere. ā Bonū ē cōfite
ri dn̄o. ps Ipsum. ā Contriuit.

dn̄m om̄s fines ter· ps Ds d̄s
a Date magnitudinē d̄o nr̄o ps
Audite· a In cymbalis bn̄ so-
nantibus laud' dm̄· ps Laud·
Aurora iam spargit
polū terris dies illabi-
tur lucis resultat spicu-
lū discedat om̄e lubricū
Fantasma noctis decidat
mentis reatus subruat
q̄d q̄d tenebris horridū
nox attulit culpe cadat
Ut mane illud ultimū
q̄d p̄stolamur cernui i lucē
nobis effluat dū hoc ca-
nore cōcrepat· O pat·

℣ Repleti ſumus. Añ. Illumi
nare dñe hiis qui in tene
bris ſedent et dirige pedes
nr̄os in viam pacis deus iſ.
Dixit dñs dño
meo: ſede a dex
tris meis. Do
nec ponam inimi
cos tuos ſcabellū pedū
tuoꝝ. Virgā virtutis tu
e emittet dñs ex ſyon:
dñare i medio inimicoꝝ
tuoꝝ. Tecū principiū in di
e virtutis tue i ſplēdoribꝰ
ſcoꝝ: ex utero añ luciſe
rū genui te. Iuravit

dñs ⁊ nõ pñitebit eũ: Tu es
sacerdos ĩ eternũ scd̃m ordinẽ
melchisedech. Dñs a dextris
tuis. cõfregit ĩ die ire sue
reges. Iudicabit ĩ naciõib;
implebit ruinas: cõquassa
bit capita ĩ t̃ra multoꝝ. De
torrente ĩ via bibet: ꝓpt̃ea
exaltabit caput. a. Dñs a dextris
Confitebor tibi dñe ĩ toto corde
meo: ĩ cõsilio iustoꝝ ⁊ con
gregacõe. Magna opa dñi:
exquisita ĩ oẽs voluntates
eius. Confessio ⁊ mag
nificẽcia op⁹ eius: ⁊ iusticia

eī manet i sclm scli. Me-
moriam fecit mirabiliū
suor misericors & misera
tor dns: escā dedit timenti
b' se. Memor erit i sclm
testamenti sui: virtutē opū
suor annūciabit pplo su
o. Ut det illis hereditatē gen
ciū: opa manuū ei' veritas
& iudiciū. Fidelia oīa mā
data ei' cōfirmata i sclm scli
fcā i veritate & equitate.
Redēpcionē misit pplo su
o: mādavit ietnū testam
tū suū. Scm & terribile no
mē ei': iniciū sapie timor

dñi. Intellectꝰ bonꝰ oībꝰ faci
entibꝰ eū: laudacō eiꝰ manz
ī sclm̄ sclī. a. Fidelia oīa mā
data eiꝰ cōfirmata ī scl'a s'. ps

Beatus uir qui timet
dñm: ī mādatis eiꝰ uult nimis · eiꝰ uolet ·
Potens ī t'ra erit semē eiꝰ:
gn̄acō rectoꝝ bn̄dicetur.
Glā ⁊ diuicie ī domo eiꝰ: ⁊
iusticia eiꝰ manet ī sclm̄ sclī.
Exortū ē ī tenebris lumē
rectis: misericors ⁊ mise
rator ⁊ iustus. Iocundus
hō qui miseret' ⁊ cōmo
dat disponet sermones
suos ī iudicio: qa ī et'nū

Anno dni 360 iz ist mein liebe mutter verschidt

g. iij2.

nō cōmouebit᷑ In memo
ria eterna erit iustꝰ: ab audi
cōe mala nō timebit Para
tū cor eiꝰ sꝑare ī dn̄o cōfir
matū ē cor eiꝰ nō cōmoue
bit᷑ donec despiciat inimicos
suos Dispsit dedit paupi
bꝰ iusticia eiꝰ manet ī sclm̄
scli: cornu eiꝰ exaltabit᷑ in
glā Peccator uidebit et irasce
tur dentibꝰ suis fremet et
tabescet: desideriū pccōr
peribit. ā Immaculatis el' air
Laudate pueri ps C̄um
dn̄m: laudate nomē
dn̄i Sit nomē dn̄i benedic

d. iij.

185

tui: ex hoc nunc et usque in seculum
A solis ortu usque ad occasum
laudabile nomen domini. Excel-
sus super omnes gentes dominus: et super
celos gloria eius. Quis sicut dominus
deus noster: qui in altis habitat
et humilia respicit in celo
et in terra. Suscitans a terra inopem:
et de stercore erigens pauperem.
Ut collocet eum cum principibus:
cum principibus populi sui. Qui
habitare facit sterilem in do-
mo: matrem filiorum letantem.
Gloria. Aña. Sit nomen domini benedictum in secula.
In exitu israel de egypto. ps.
domus iacob de populo bar-

barō Facta ē iudea ſctifi
cacio eī: isrł ptās eī Ma
re uidit ⁊ fugit: iorda
nis cōuſus ē retrorſum
Montes exultauerūt ut
arietes: ⁊ colles ſicut agni
ouiū Quid ē tibi mare qđ
fugiſti: ⁊ tu iordanis qui
a conuerſus es retrorſum
Montes exultaſti ſicut arie
tes: ⁊ colles ſicut agni ouiū
A facie dñi mota ē tra: a
facie di iacob Qui cōuer
tit petrā i ſtagna aquarū:
⁊ rupē i fontes aquarū Nō
nob dñe nō nob: ſed nomi

tuo da gl'am Sup mīa tu
a & veritate tua: neqn̄do di
cāt gētes ubi ē ds eor̄ Deus
aūt nr̄ i celo: oīa q̄cūq3 vo
luit fecit Simulachra gē
ciū argentū & aurū: opa
manuū hoīm Os hn̄t &
nō loquent̄: oclōs hn̄t & n̄
videbūt Aures hn̄t & n̄
audient: nares hn̄t & n̄ odo
rabūt Manus hn̄t & nō
palpabūt: pedes hn̄t & nō
ambulabūt nō clamabūt
i gutture suo Similes
illis fiāt qui faciūt ea:
& oīs qui cōfidūt i eis

Domus israel speravit in domino:
adiutor eorum et protector eorum
Domus aaron speravit in domino
adiutor eorum et protector eorum
Qui timent dominum sperave
runt in domino: adiutor eorum et pro
tector eorum Dominus memor
fuit nostri: et benedixit nobis
Benedixit domui israel: bene
dixit domui aaron Bene
dixit omnibus qui timent dominum:
pusillis cum maioribus Adi
ciat dominus super vos: super vos super
super filios vestros Benedicti
vos domino: qui fecit celum et
terram Celum celi domino: terram

autem dedit filiis hominum Non
mortui laudabunt te domine:
neque omnes qui descendunt in
infernum Sed nos qui vi
vimus benedicimus domino: ex hoc
nunc et usque in seculum. A. Nos qui
Benedictus. Capitulum Benedictus de-
us et pater domini nostri ihesu christi
pater misericordiarum et deus totius consola
cionis qui consolatur nos in omni
tribulacione nostra. Ymnus
Lucis creator optime
lucem dierum proferens pri
mordiis lucis nove mun-
di parans originem Qui ma
ne iunctum vesperi diem vo

carnis propaginis thetrum chaos
illabitur. Audi pater cui flectitur
Ne mens gravata crimine vi
te sit exul munere dum nil
perenne cogitat seseque culpis
illigat. Celorum pulset inti
mum vitale tollat premium
vitemus omne noxium purge
mus omne pessimum. Presta pater
℣ Dirigatur domine oratio mea. Ps.
Dilexi quoniam exaudiet
dominus: vocem orationis me
e. Quia inclinavit aurem
suam mihi: et in diebus meis in
vocabo. Circumdederunt
me dolores mortis: et

pericula inferni invenerunt
me. Tribulacionem et do-
lorem inveni: et nomen domini
invocavi. O domine libera animam
meam, misericors dominus et
iustus: et deus noster miseretur.
Custodiens parvulos dominus:
humiliatus sum et liberavit me.
Convertere anima mea in
requiem tuam: quia dominus be-
nefecit tibi. Quia eripuit
animam meam de morte: oculos
meos a lacrimis: pedes
meos a lapsu. Placebo
domino in regione vivorum. A
Inclinavit dominus aurem suam mi-

Credidi propter quod locutus sum: ego autem humiliatus sum nimis. Ego dixi in excessu meo: omnis homo mendax. Quid retribuam domino: pro omnibus que retribuit mihi. Calicem salutaris accipiam: et nomen domini invocabo. Vota mea domino reddam coram omni populo eius: preciosa in conspectu domini mors sanctorum eius. O domine quia ego servus tuus: ego servus tuus et filius ancille tue. Dirupisti vincula mea: tibi sacrificabo hostiam laudis et nomen domini invocabo. Vota mea domino

ex

reddā ī conspectu oīs ppli eī· c·116·
atriis domꝰ dñi ī medio
tui ierusalē· a· Credidi ꝓpt
Laudate dñ· ps· Te qd locu
Laudate dñm oēs gētes: lau
date eū oēs ppli· Quoniā cōfir
mata ē sup nos mīa eiꝰ: et
ueritas dñi manet ī etnū·
a· Laud dñm oēs gētes· ps· d·
COnfitemini dño qm c·117·
bonꝰ: qm ī sclm mīa eiꝰ. +
Dicat nūc isrł qm bonꝰ: nc
qm ī sclm mīa eiꝰ. Dicat
nūc domꝰ aaron: qm ī sclm
mīa eiꝰ. Dicāt nūc qui
timēt dñm: qm ī sclm

mīa eius. De tribulacōe inuo
caui dnm: et exaudiuit me
i latitudine dns. Dns mi
adiutor: nō timebo qd faci
at mi homo. Dns mi adiutor:
et ego despiciā inimicos me
os. Bonū ē cōfidere i dño:
qua cōfide i hoīe. Bonū ē
spare i dño: qua spare in
pricipib. Oēs gētes cir
cuierūt me: et i noīe dni
qa ultus sū i eos. Circū
dantes circūdederūt me:
et i noīe dni qa ultus sū
i eos. Circūdederūt me
sic apes: et exarserūt sic

ignis in spinis: et in nomine domini
quia ultus sum in eos. In
pulsus eversus sum ut cade
rem: et dominus suscepit me. For
titudo mea et laus mea dominus
est: et factus est mihi in salutem
Vox exultacionis et salutis:
in tabernaculis iustorum. Dex
tera domini fecit virtutem dex
tera domini exaltavit me: dex
tera domini fecit virtutem. Non
moriar sed vivam: et nar
rabo opera domini. Castigans
castigavit me dominus: et
morti non tradidit me
Aperite mihi portas iustitie

e: i gressus i eas cofitebor
dño: hec porta dñi iusti
i trabut in eā Confitebor
t̃ dñe exaudisti me: et
fcs es m̃ i salutē Lapidē
quē reprobauerūt edificā
tes: hic fcs est i capite
anguli A dño factū ē is
tud: t ē mirabile i ocu
lis nr̃is Hec ē dies quā
fecit dñs: exultem' t le
temur i ea O dñe saluū
me fac o dñe bn̄ psperā
re: benedictus qui uentu
rus es i noīe dñi Benē
dixim' uobis de domo dñi

deus dominus et illuxit nobis Co
stituite diem sollempnem
in condensis: usque ad cor
nu altaris Deus meus es tu
et confitebor tibi: deus meus es tu
et exaltabo te Confitebor
tibi quoniam exaudisti me: et
factus es mihi in salutem Confi
temini domino quoniam bonus:
quoniam in seculum misericordia eius Ps. D

Beati immaculati in
via: qui
ambulant in lege domini Beati
qui scrutantur testimonia
eius: in toto corde exquirunt
eum Non enim qui operantur

iniquitatē: ī uiis eī ambula
uerūt Tu mādasti; māda
ta tua custodiri nimis
Utinā dirigāt̄ uie mee:
ad custodiēdas iustifica
cōnes tuas Tūc nō con
fundar: cū pspexero ī oīb̄
mādatis tuis Cofitebor
t̄ i directione cordis: i eo
q̄ didici iudicia iusticie
e tue Iustificatiōes tu
as custodiā: nō me dere
linquas usq̄ quaq̄ In quo
le corrigit adolescētior uiam
suā: in custodiēdo sermo
nes tuos In toto corde

meo exquisivi te: ne repellas
me a mandatis tuis. In cor-
de meo abscondi eloquia tua:
ut non peccem tibi. Benedic-
tus es domine: doce me iustifi-
cationes tuas. In labiis me-
is: pronunciavi omnia iudicia
oris tui. In via testimo-
niorum tuorum delectatus sum: sic-
ut in omnibus divitiis. In manda-
tis tuis exercebor: et con-
siderabo vias tuas. In iu-
stificationibus tuis medita-
bor: non obliviscar sermo-
nes tuos. Retribue servo tuo: vivifica

R. V. Cines tuos

me et custodiam sermones
tuos. Revela oculos meos:
et considerabo mirabilia de
lege tua. Incola ego sum in
terra: non abscondas a me man-
data tua. Concupivit anima
mea desiderare iustificatio-
nes tuas: in omni tempore. Incre-
pasti superbos: maledicti qui
declinant a mandatis tuis.
Aufer a me obprobrium et con-
temptum: quia testimonia tua
exquisivi. Etenim sederunt
principes et adversum me loque-
bantur: servus autem tuus
exercebatur in iustificationibus

ū tuis. Nam et testimonia tu
a meditacio mea est: et consiliu̅
meu̅ iustificaciones tue. Ad
hesit pauimento an̄a mea:
viuifica me sc̄d̄m verbu̅ tu
u̅. Vias meas enunciaui et
exaudisti me: doce me iusti
ficaciones tuas. Viam iusti
ficacionu̅ tuarum instrue me
et exercebor in mirabilibus tu
is. Dormitauit an̄a mea
pre tedio: confirma me in verbis
tuis. Viam iniquitatis amo
ue a me: et de lege tua mi
serere mei. Viam veritatis
elegi: iudicia tua non sum

obliviscar. Adhesi testimoniis
tuis domine: noli me confunde-
re. Viam mandatorum tuorum cucur-
ri: cum dilatasti cor meum. Ps.
Legem pone mihi domine vi-
am iustificationum tuarum:
et exquiram eam semper. Da mihi
intellectum et scrutabor legem
tuam: et custodiam illam in toto cor-
de meo. Deduc me in semita
mandatorum tuorum: quia ipsam vo-
lui. Inclina cor meum in tes-
timonia tua: et non in avariciam.
Averte oculos meos ne vi-
deant vanitatem: in via tua vi-
vifica me. Statue servo

tuo eloquium tuum: in timore
tuo. Amputa obprobrium
meum quod suspicatus sum: quia
iudicia tua iocunda. Ecce
concupivi mandata tua: in e-
quitate tua vivifica me.
Et veniat super me misericordia tu- gla
a domine: salutare tuum secundum
eloquium tuum. Et respondebo
exprobrantibus mihi verbum: quia
speravi in sermonibus tuis. Et
ne auferas de ore meo verbum
veritatis usquequaque: quia in
iudiciis tuis supersperavi. Et
custodiam legem tuam semper:
in seculum et in seculum seculi. Et ambu-

bulabā ĩ latitudine: quia
mādata tua exq̄siui. Eloq̄-
bar de testimoniis tuis ĩ cō
spectu regū: ⁊ nō cōfundebar.
Et meditabar ĩ mādatis
tuis: q̄ dilexi. Et leuaui
man⁹ meas ad mādata tua
q̄ dilexi: ⁊ exercebar ĩ iusti
ficacionib⁹ tuis. ps dauid.
Memor esto u̅bi tui ser
uo tuo: ĩ quo m̄ spē dedi
sti. Hec me cōsolata ē ĩ humi
litate mea: q̄ eloq̄ū tuū ui
uificauit me. Superbi ĩiq̄
agebāt usq̄ ualde: a lege aūt
tua nō declinaui. Me

mor fui iudicior̄ tuor̄ a sclō
dñe: et cōsolat' sum. Defectio te
nuit me: p pctōrib' dlīquēn
tib' legē tuā. Cantabiles m
erāt iustificacōes tue: i loco
pegrinacōis mee. Memor
fui i nocte nōis tui dñe: et
custodiui legē tuā. Hec
fcā ē m: q̄a iustificacōes tu
as exq̄siui. Porcio mea dñe:
dixi custodire legē tuam.
Depcatus sū faciē tuā in
toto corde meo: miserere
mei scdm eloq̄m tuū. Co
gitaui uias meas: et con
uerti pedes meos i testimo

nia tua. Paratus sum et non
sum turbatus: ut custodiam
mandata tua. Funes peccatorum
circumplexi sunt me: et legem tu
am non sum oblitus. Media nocte
te surgebam ad confitendum ti
bi super iudicia iustificacionis tu
e. Particeps ego sum omnium
timencium te: et custodienci
um mandata tua. Misericordia tua domine
plena est terra: iustificaciones
tuas doce me. psalmus david
Bonitatem fecisti cum ser
uo tuo domine: secundum uer
bum tuum. Bonitatem et disci
plinam et scienciam doce me:

q̃a mãdatis tuis credidi
Priusq̃ȝ humiliarer eg̃
deliqui: ꝓpt̃a eloquiũ tuũ cu
todiui Bonꝰ es tu: ⁊ ī bonita
te tua doce me iustificacioẽs
tuas Multiplicata ẽ sup̃
me iniq̃tas sup̃bor: eg̃ aũ ī to
to corde scrutabor mãdata
tua Coagulatũ ẽ sic lac D
cor eoꝝ: eg̃ u͂o legẽ tuam
meditatꝰ sũ Bonũ m̃ q̃a
humiliasti me: ut discam
iustificacioẽs tuas Bonũ
m̃ lex oris tui: sup̃ milia au
ri ⁊ argẽti Manꝰ tue fece
rũt ⁊ plasmauerũt me: da
me

g̃ra

m̄i intellectū mādata tua. Q
timēt te uidebūt me et le
tabūtur: q͂a in uerba tua sup̄ sp̄
aui. Cognoui dn̄e q͂a eq̄
tas iudicia tua: et i ueritā
te tua humiliasti me. Fi
at mīa tua ut cōsolet͛ me:
scd̄m eloquiū tuū seruo tuo
Ueniant m̄ miseracōes tue et
uiuā: q͂a lex tua meditacō
mea ē. Confundant͛ sup̄bi q͂
a iniuste iniqtatē fecerūt in me
ego aūt exercebor i mādatis tu
is. Conuertant͛ m̄ timētes te
et q̄ nouerūt testimonia tua
Fiat cor meū i maculatū

in iustificacionibus tuis: ut non
Defecit in sa ℣ confundar:
lutari tuo anima mea: et
in verbum tuum supersperavi. Defece
runt oculi mei in eloquium tuum: dicen
tes quando consolaberis me. Quia
factus sum sicut uter in pruina: iusti
ficaciones tuas non sum oblitus
Quot sunt dies servi tui: quando fa
cies de persequentibus me iudici
um. Narraverunt michi iniqui fabu
laciones: sed non ut lex tua. Omnia
mandata tua veritas: inique perse
cuti sunt me adiuva me. Pau
lominus consummaverunt me in
terra: ego autem non dereliqui ma

gl'a

data tua. Secundum misericordiam tuam tu
a vivifica me: et custodiam
testimonia oris tui. In eternum domine
verbum tuum permanet in celo. In
generatione et generationem: veritas
tua: fundasti terram et permanet.
Ordinatione tua perseverant
dies: quoniam omnia serviunt tibi.
Nisi quod lex tua meditatio me
a est: tunc forte perissem in humilita
te mea. In eternum non obliviscar
iustificationes tuas: quia in ipsis vi
vificasti me. Tuus sum ego
salvum me fac: quoniam iustificatio
nes tuas exquisivi. Me expec
taverunt peccatores ut perderent

me testioīa tua itellexi Oīs
consumacionis vidi finē: latū
mādatū tuū nimis. ps. d.
Quomodo dilexi legē tu
ā dñe: tota meditacio
mea ē Sup inimicos meos
prudētē me fecisti: mādato
tuo qa ieternū m ē Sup oēs
docētes me itellexi: qa testi
monia tua meditaco mea est
Sup senes itellexi: qa māda
ta tua q̄sivi Ab oī via mala
phibui pedes meos: ut custodi
ā vba tua A iudiciis tuis nō
declinavi: qa tu legē posuisti
m Quā dulcia faucibus meis

ris eloq̄a tua: sr̄ mel ori meo
A mādatis tuis i̅tellexi:
ppt̄a odiui oēm uiā iniq̄tat̄
Lucerna pedib9 meis v̄bū tu
ū: ⁊ lumē semitis meis Iura
ui ⁊ statui: custodire iudi
cia iusticie tue Humiliat9
sū usq̄ q̄q̄ dn̄e: viuifica
me scd̄m v̄bū tuū Volun
taria oris mei bn̄placita fac
dn̄e: ⁊ iudicia tua doce me
Aīa mea i manib9 meis semp:
⁊ legē tuā nō sū oblit9 Posu
erūt peccatores laqueū m̄: ⁊ de
mādatis tuis nō erraui He
reditate acq̄siui testimōia tu

in eternum: quia exultacio cordis
mei sunt. Inclinaui cor meum
ad faciendas iustificaciones tu
as in eternum: propter retribucionem. ℞
Iniquos odio habui: et legem
tuam dilexi. Adiutor et suscep
tor meus es tu: et in verbum tuum sup
speraui. Declinate a me malig
ni: et scrutabor mandata dei mei
Suscipe me secundum eloquium tuum
et viuam: et non confundas me ab
expectacione mea. Adiuua
me et saluus ero: et medita
bor in iustificacionibus tuis semper
Spreuisti omnes discedentes a iusti
ciis tuis: quia iniusta cogitacio

eor. Preuaricantes reputaui
omnes peccatores terre: ideo dilexi
testimonia tua. Confige timore
tuo carnes meas: a iudiciis
enim tuis timui. Feci iudicium
et iusticiam: non tradas me ca
lumpniantibus me. Suscipe ser
uum tuum in bonum: non calumpni
entur me superbi. Oculi mei de
fecerunt in salutare tuum: et in eloquium
iusticie tue. Fac cum ser
uo tuo secundum misericordiam tuam: et
iustificaciones tuas doce me.
Seruus tuus sum ego: da michi in
tellectum ut sciam testimonia tua.
Tempus faciendi domine: dissipa

gl'a

nerũt legẽ tuã. **I**deo dilexi
mãdata tua· sr̃ aurũ et topa
zion. **P**ropt̃ea ad oĩa mãda
ta tua dirigebar· oẽm viã
iniquam odio habui. Ps. dd.

Mirabilia testĩoĩa tua: ideo
scrutata ẽ ea aĩa mea
Declaracio sermonũ tuoꝝ il
luminat: et intellectũ dat paru
lis. **O**s meũ aperui et attraxi
spiritũ: quia mãdata tua desidera
bam. **A**spice in me et miserere
mei: secũdũ iudiciũ diligenci
ũ nomẽ tuũ. **G**ressus meos
dirige secũdũ eloquiũ tuũ: et nõ
dominetur mei oĩs iniusticia

Redime me a calūpniis hoī
num: ut cuſtodiā mādata tu
a Faciē tuā illumina ſup ſer
uū tuū: et doce me iuſtifica
cōes tuas Exitus aquarū
deduxerūt ocli mei: qa nō cuſ
todierūt legē tuā Iuſtus es
gr̃a
dñe: et rectū iudiciū tuum
teſtimonia
Mādaſti iuſticiā tuā: et ūita
tē tuā nimis Tabeſcere
me fecit zelus meus: qa obliti
ſūt ūba tua inimici mei Ig
nitū eloquiū tuū vehemēter
et ſeruus tuus dilexit illud
Adoleſcētulus ſū ego et cōtēp
tus: iuſtificacōes tuas nō

sum oblitus. Iusticia tua iusti
cia in eternum: et lex tua veritas
Tribulacio et angustia invene
runt me: mandata tua medi
tacio mea est. Equitas testi
monia tua in eternum: intellectum
da michi et vivam. psalmus .dd.
Clamavi in toto corde
meo exaudi me domine:
iustificaciones tuas requiram
Clamavi ad te salvum me
fac: ut custodiam mandata
tua. Preveni in maturita
te et clamavi: quia in verba tua
supersperavi. Prevenerunt ocu
li mei ad te diluculo: ut medi

tarer eloq̄a tua. Uocē meā
audi scdm mīam tuā dñe: ⁊ se
cundū iudiciū tuū viuifica
me. Appropinquauerūt pse
quētes me iniq̄tati: a lege
aūt tua lōge fc̄i s̄t. Prope
es tu dñe: ⁊ oēs uie tue ue
ritas. Inicio cognoui de te
stimoniis tuis: q̄a ī eternū fundas
gloria ti ea. Uide humilitatē meā
⁊ eripe me: q̄a legē tuā nō
sū oblit'. Iudica iudiciū
meū ⁊ redime me: ppt' elo
q̄ū tuū viuifica me. Lon
ge a pctōrib' salus: q̄a iusti
ficacōes tuas nō exq̄sierūt

Mie tue multe dñe: scdm
iudiciū tuū viuifica me
Multi q psequūt me et tribu
lant me: a testimoniis tuis nō
declinaui Vidi puaricā
tes et tabescebā: qa eloqa
tua nō custodierūt Vide
qm mādata tua dilexi dñe:
i mia tua viuifica me Prī
cipiū verbor tuor veritas: ī e
ternū oia iudicia iusticie
Rincipes psē p' Cecu
cuti sūt gratis me:
et a ūbis tuis formidauit
cor meū Letabor ego sup
eloqa tua sic qui inuenit

spolia multa Iniquitatē odio
habui & abhominatꝰ sum: le
gē autē tuā dilexi Septies i
die laudē dixi t̄: sup̄ iudicia
iusticie tue Pax multa di
ligentib' legē tuā: & nō ē illis
scādalū Expectabā saluta
re tuū dn̄e: & mādata tua
dilexi Custodiuit aīa me
a testimoīa tua: & dilexit e
iii a vehemēt' Seruaui māda
ta tua & testimoīa tua: qui
a oēs vie mee i cōspectu tuo
Appropinquet deꝓcacō mea i
cōspectu tuo dn̄e: iuxta elo
quiū tuū da m̄ i intellectū In

tret postulacio mea in conspectu
tuo: secundum eloquium tuum eripe
me. Eructabunt labia mea
ympnum: cum docueris me iusti
ficaciones tuas. Pronuncia
vit lingua mea eloquium: quia · tuum
omnia mandata tua equitas. Fiat
manus tua ut salvet me: quoniam
mandata tua elegi. Concupi
vi salutare tuum domine: et lex
tua meditacio mea est. Vivet
anima mea et laudabit te: et
iudicia tua adiuvabunt me.
Erravi sicut ovis que periit
quere servum tuum quia man
data tua non sum oblitus. Ps.

ps 119 Ad dominum cum tribularer
clamavi: et exaudivit
me. Domine libera animam meam
a labiis iniquis: et a lingua dolo
sa. Quid detur tibi aut quid apponatur
tibi: ad linguam dolosam. Sagit
te potentis acute: cum car
bonibus desolatoriis. Heu mihi quia
incolatus meus prolongatus est habi
tavi cum habitantibus cedar:
multum incola fuit anima mea
Cum his qui oderunt pacem eram
pacificus: cum loquebar illis impug
nabant me gratis. a. Clamavi
Levavi ocu- [illegible]
ps 120 los meos in montes: unde

veniet auxilium michi. Auxilium
meum a domino: qui fecit celum et terram.
Non det in commotionem pedem tuum:
neque dormitet qui custodit te.
Ecce non dormitabit neque dormiet
qui custodit israel. Dominus custo-
dit te: dominus protectio tua super
manum dexteram tuam. Per diem
sol non uret te: neque luna per noc-
tem. Dominus custodit te ab omni
malo: custodiat animam tuam
dominus. Dominus custodiat introi-
tum tuum et exitum tuum: ex hoc
nunc et usque in seculum. a [illegible]
Hy Immense celi [illegible]
conditor qui mixta ne confun-

arcet aq̄ fluenta diuidēs ce
lū dedisti limitē. Firmans
locū celestib' simulq; t̄re ri
uulis ut unda flāmas tēp
et t̄re solū ne dissipet. In
funde nūc piissime donū p
henis grē fraudis noue
ne casib' nos error atterat
uetus. Lucē fides inueniat
sic luminis iubar ferat h̄
uana cūcta t̄reat hāc fal
sa nulla cōpmat. Presta pr.
aā Magnificat aīa mea dnm̄. ps.
rʒzi Letatus sū i his q̄ dcā
sūt m̄ i domū dñi ibi
m'. Stantes erāt pedes nr̄i.

iatriis tuis ihrlm Ihrlm
que edificatur ut ciuitas cuius
participacio eius in idipsum Illuc
enim ascenderunt tribus tribus domini testi
monium israel: ad confitendum
nomini domini Quia illic sederunt
sedes in iudicio: sedes super domum
dauid Rogate que ad pacem sunt
ihrlm: et habundancia diligen
tibus te Fiat pax in uirtu
te tua: et habundancia in tur
ribus tuis Propter fratres me
os et proximos meos: loquebar
pacem de te Propter domum domini
dei nostri: quesiui bona tibi. A.
In domum domini letantes ibimus. Ps.

i.122. Ad te leuaui oclos meos
qui habitas i celis. Ec
ce sicut oculi seruoꝝ: i manibus
dnoꝝ suoꝝ. Sicut oculi ancille
i manib dne sue: ita oculi
nri ad dnm deum nrm donec
misereatur nri. Miserere
nri dne miserere nri: quia m
ultum repleti sumus despectione
Quia multum repleta est aīa
nra: obprobrium habundantibus et
despectio superbis. Qui habi
tas i celis miserere nobis. ps.
Nisi quia dns erat i nobis
dicat nunc isrł: nisi quia
dns erat i nobis. Cum exur

gerēt hoīes ī nob: forte
uiuos deglutissēt nos Cū
irascerēt furor eor ī nos: for
sitā aqua absorbuisset nos
Torrentē ptrāsiuit aīa nr̄a
forsitā ptrāsisset aīa nr̄a
aquā ītollerabilē B ñdict
dñs qui ñ dedit nos ī capci
onē dentib eor A ia nr̄a
sic passer erepta ē de laqo
uenanciū laqus cōtritus
ē ⁊ nos libati sum⁹ Adiu
toriū nr̄m ī noīe dñi: qui
fec celū ⁊ t̄rā · A Adiutoriū
Qui cō [illegible]riu ī noīe d·
fidūt ī dño sic mons

syon: non commovebitur in eternum
qui habitat in ierusalem. Montes
in circuitu eius et dominus in circuitu
populi sui: ex hoc nunc et usque in seculum.
Quia non relinquet dominus virgam
peccatorum super sortem iustorum: ut non
extendant iusti ad iniquitatem
manus suas. Benefac domine bo-
nis et rectis corde. Declinan-
tes autem in obligationes adducet
dominus cum operantibus iniquitatem:
pax super israel. a.
In convertendo dominus ps. C.
captivitatem syon: facti sumus
sicut consolati. Tunc repletum
gaudio os nostrum et [illegible]

nostra in exultatione. Tunc dicent
inter gentes: magnificavit dominus
facere cum eis. Magnificavit
dominus facere nobiscum: facti sumus letan
tes. Converte domine captivita
tem nostram: sic torrens in austro.
Qui seminant in lacrimis: in ex
ultatione metent. Euntes ibant
et flebant: mittentes semina sua.
Venientes autem venient cum ex
ultatione: portantes manipulos
suos.

Telluris ingens conditor
mundi solum qui eruens
pulsis aque molestiis terram
dedisti immobilem. Ut germina

aptũ ꝓferens fuluis decora
floribꝰ fecunda fructu sisteret
pastũq; gratũ redderet. Mẽ
tis perustȩ uulnera munda ui
roris grãe ut facta fletu dilu
at motusq; prauos atterat. Ius
sis tuis obtemperet nullis mal'
approximet bonis repleri gaudi
at et mortis actu nesciat.
Pña pr. ad ix. Exultet cor meũ
in salutari meo. Psalmus. cx.
Nisi dñs edificauerit do
5126. mũ: in vanũ laborauerunt
qui edificant eam. Nisi dñs
custodierit ciuitatem frustra
uigilat qui custodit eam. Va

num est vobis ante lucem surgere: sur
gite postquam sederitis qui mandu
catis panem doloris. Cum de
derit dilectis suis sompnum:
ecce hereditas domini filii merces
fructus ventris. Sicut sa
gitte in manu potentis: ita filii
excussorum. Beatus vir qui imple
vit desiderium suum ex ipsis: non
confundetur cum loquetur inimicis su
is in porta. Gloria.

ps. dd. d. 127.

Beati omnes qui timent dominum:
qui ambulant in viis eius. La
bores manuum tuarum quia man
ducabis: beatus es et bene tibi erit

Uxor tua sicut vitis habundans
in lateribus domus tue. Filii tui sicut
novelle olivarum in circuitu men-
se tue. Ecce sic benedicetur homo
qui timet dominum. Benedicat te
dominus ex syon: et videas bona iheru-
salem omnibus diebus vite tue. Et videas
filios filiorum tuorum: pacem super israel.
A. Beati omnes qui timent dominum. Psalmus.
Sepe expugnaverunt me
a iuventute mea: dicat
nunc israel. Sepe expugnaverunt
me a iuventute mea: etenim non
potuerunt michi. Supra dorsum meum
fabricaverunt peccatores: prolon-
gaverunt iniquitatem suam. Dominus iu-

a i z 8

tus cōcidit ceruices pctoꝝ: cōfū
dant' et cōuertant' retrorsū oēs
q oderūt syō. Fiāt sicut fenū
tectoꝝ: qd' priusq̄ euellat' ex
aruit. De quo nō ipleuit ma-
nū suā q metit: et sinū suū
q manipulos colligit. Et non
dixerūt q p̄tibāt bndictio dn̄i
sr̄ uos: bndixim' uob i noīe
dn̄i. aā. Sepe expug. me a iuuēt. ps.
De pfūdis clamaui ad 129
te dn̄e: dn̄e exaudi uocē
meā. Fiāt aures tue itēdē-
tes i uocē dp̄cacionis mee. Si
iniq̄tates obseruaūis dn̄e: dn̄e
qs sustinebit. Quia apd te ppi-

eracio ē: v, ppt' legē tuā susti
nui te dñe. S ustinuit aīa
mea i verbo eius: sperauit aīa mea i
dño. A custodia matutina
usqz ad noctē: speret isrl' i dño
Q a apd dñm mīa: et copiosa
apd eū redēpcō. E t ipe redimet
isrl': ex oībz iniquitatibz eius. aā. De p
fundis clamaui ad te dñe. ps.
c·130 D ne nō ē exaltatū cor meū:
neqz elati sūt oculi mei.
N eqz ambulaui i magnis:
neqz i mirabilibz sup me. S i
nō humilit' sentiebā: sz exalta
ui aīaz meā. S icut ablactatū
ē sr' matre sua: ita retribucio

in anima mea. Sicut erat in princi-
pio et nunc et semper in secula. a. Sicut erat

Celi deus sanctissime. y[mnus]. Celi deus.
Qui lucidum centrum poli
candore pingis igneo augens
decore lumine. Quarto die qui
flammeam solis rotam constituens
lune ministras ordine va-
gos recursus siderum. Ut nocti-
bus vel lumini direptionis termi-
num primordiis et mensium signum
dares notissimum. Illumina
cor hominum absterge sordes men-
cium resolve culpe vinculum e-
verte moles criminum. Presta pa[ter].
Ad m[agnificat] a[ntiphona]. Respexit deus humilitatem

nuā ꝯ fec̄ i me mag. q̄a potēs ē.

n. 131. Memento dn̄e dauid. ps.
et oīs mansuetudinis
eī. Sic iurauit dn̄o: uotū
uouit deo iacob. Si introiero
i tabernaculū domꝰ meę: si ascē
dero i lectū strati mei. Si de
dero sōpnū oclīs meis: et pal
pebris meis dormitacionē.
Et requiē temporibꝰ meis
donec iueniā locū dn̄o: taber
naculū deo iacob. Ecce audiuimꝰ
eā i effrata: inuenimꝰ eā i cā
pis silue. Introibimꝰ i taber
naculū eiꝰ: adorabimꝰ i loco ubi
steterūt pedes eiꝰ. Surge dn̄e

in requiem tuam: tu et archa sancti
ficacionis tue. Sacerdotes tui
induantur iusticiam: et sancti tui ex
ultent. Propter david servum tuum:
non avertas faciem christi tui. Iura
vit dominus david veritatem et non frus
trabitur eum: de fructu ventris
tui ponam super sedem tuam. Si custo
dierint filii tui testamentum me
um et testimonia mea: hec que doce
bo eos. Et filii eorum usque in seculum
sedebunt super sedem tuam. Quoniam elegit
dominus syon: elegit eam in habitacionem
sibi. Hec requies mea in seculum
seculi: hic habitabo quoniam elegi e
am. Viduam eius benedicens bene

dicā: paupes ei' saturabo panib'
Sacerdotes ei' iduam salutari: et
scī ei' exultacōe exultabūt Illic
pducā cornu dd: paraui lu
cernā xpo meo Inimicos e
i' iduā cōfusione: sup ipm aut
efflorebit sctificacio mea. an
Et ois mansuetudinis ei' psalmus
f·132· Ecce quā bonū et quā io
cundū: habitare fres i
unū Sicut vnguentū i capite:
qd descēdit i barbā barbam
aaron Quod descendit i o
ram vestimēti ei': sic ros h
mōte q descēdit i montē sy
on Quo illic mādauit dn's

bñdictionem et uitam: usque in seculum. a. Ecce quam bonum et quam iocundum ps.

Ecce nunc benedicite dominum: omnes serui domini Qui statis in domo domini: in atriis domus dei nostri. In noctibus extollite manus uestras in sancta: et benedicite dominum. Benedicat te dominus ex syon: qui fecit celum et terram. ps.

Laudate nomen domini: laudate serui dominum. Qui statis in domo domini: in atriis domus dei nostri. Laudate dominum quia bonus dominus: psallite nomini eius quoniam suaue est. Quoniam iacob elegit sibi dominus: israel in

possessionē sibi Quia ego cog
noui qđ magnꝰ ē dns ⁊ deꝰ
nr̄ p̄ oībꝰ diis Omīa q̄cūq;
uoluit dns fecit ī celo ⁊ ī
tra: ī mari ⁊ ī oībꝰ abyssis E
ducens nubes ab extremo
tre: fulgura ī pluuiam fec
Qui pducit uentos de the
sauris suis: qui pcussit pri
mogenita egypti ab homīe
usq; ad pecus E misit sig
na ⁊ pdigia ī medio tui e
gipte: ī pharaonē ⁊ ī oēs ser
uos eius Qui pcussit gētes mul
tas: ⁊ occidit reges fortes
Seon regē amorreorū et

og regē basan: ⁊ omnia reg
na chanaan Et dedit terrā
eor hereditatē: hereditatem
isrl' pplo suo Dne nomē tu
ū i eternū: dne memoriale
tuū i gñatione ⁊ gñatione
Quia iudicabit dñs pplm
suū: ⁊ i servis suis deprecabi
t Simulachra gētiū argē
tū ⁊ aurū: opa manuū hoīm
Os hñt ⁊ ñ loquētur: oclos hñt
⁊ ñ uidebūt Aures hñt ⁊ nō
audiēt: neq enī ē sps i ore
ipsor Similes illis fiant
qui faciūt ea: ⁊ oēs q confidūt
i eis Domus isrl' bñdicite

dño: domus aaron bñdicite dño
Domus leui bñdicite dño:
q̄ timetis dñm bñd dño. Be-
dictus dñs ex syon: qui habi
tat i ierlm. a̅ Oia qcūq; voluit
Confitemini dño. Cd' ter-
quõ bon': quõ i etnū mīa
ei. Confitemini dē deo. Con
fitemini dño dñor. Qui fa
cit mirabilia magna solus
Qui fecit celos in intellectu
Qui fecit luminaria magna
Qui firmauit terrā sr̄ aquas
Solē i potestatē diei. Lunam
et stellas i potestatē noctis
Qui percussit egyptū cū pri

mogenitis eorum Qui eduxit
israel de medio eorum In manu
potenti et brachio excelso Q
divisit mare rubrum in divi
siones Et eduxit israel per me
dium eius Et excussit pharao
nem et virtutem eius in mari rubro
Qui traduxit populum suum per de
sertum Qui percussit reges mag
nos Et occidit reges fortes
Seon regem amorreorum Et
og regem basan Et dedit terram
eorum hereditatem Hereditatem
israel servo suo Quia in humili
tate nostra memor fuit nostri
Et redemit nos ab inimicis

nr̄is. Qui dat escā omī carni
Confitemini deo celi Confitemini
dño dñor: quo i etnū mīa eī. ps.
Super flumina babylonis
illic sedimus et flevimus:
dū recordaremur syō In salli
cib' i medio eī: suspendimus
organa nr̄a Quia illic inter
rogauerūt nos qui captiuos
duxerūt nos: u̇ba cancionū
Et q̄ ad duxerūt nos ymnū
cātate nobis de cāticis syon
Quomodo cātabim' cāticū dñi:
i tra aliena Si oblitus fuer
o tui ierłm: obliuioni detur
dextra mea Adhereat lingua

mea faucib9 meis: si n̄ memi-
nero tui. Si n̄ pposuero ierlm
i pricipio leticie mee. Memor
esto dñe filior edom: i die ierl'm.
Qui dicut exinanite: exinani-
te usq ad fundamentu in ea.
Filia babylonis misera: btus
q retribuet t retributione tu-
am quam retribuisti nob. Beat9
q tenebit: et allidet puulos
suos ad petra. Gl. A. Ymnu cata nob.
Magne ds pt. V. Tacent. Hi.
Magne deus potencie qui ex aquis ortu
genus partim remittis gurgiti partim
leuas i aera. Dimersa
lymphis i primis subuecta ce

lus irrigans ut stirpe una
prodita diversa rapiat loca. Lar-
gire cunctis servulis quos
mundat unda sanguinis
nescire lapsus criminum nec
ferre mortis tedium. Ut cul-
pa nullum deprimat nullum le-
vet iactancia elisa mens ne
concidat elata mens ne corru-
at. Per xpm dnm. Ad mag. an. Fac deus poten-
ciam in brachio tuo dispersit super-
bos et exaltavit humiles. psalmus.
Confitebor tibi domine in toto
corde meo quoniam audis-
ti verba oris mei. In conspectu
angelorum psallam tibi. adorabo ad

templu scm tuu & cofitebor no
mini tuo S up mia tua et
ritate tua: qm magnificasti
sr omne nom scm tuu In q
cuq; die inuocauero te exau
di me: mlt'plicabis i aia me
a uirtute C onfiteantur t dne
os reges terre: qa audierut oia
uba oris mei E t cantent in ui
is dni: qm magna e gla dni
Q m excelsus dns & humili
a respicit: & alta alonge cog
noscit S i ambulauero i medi
o tribulacois uiuificabis me:
& sr ira inimicor meor exte
disti manu tua & saluu me

fecit dext'a tua. Dñs retribu
et p me: dñe i mia tua i sclm
opa manuu tuar ne despici
as. añ. In cõspcu āgłor psal. tb. d. m.
Dñe pbasti me et cognovi ps.
sti me: tu cognovisti
sessionem meā et resurrectōem
meā. Intellexisti cogitacões
meas de lõge: semitā meā et
funiculū meū i vestigasti
Et ōs vias meas pvidisti q
a nō ē sermo i lingua mea. Ec
ce dñe tu cognovisti oīa no
vissima et antiqua: tu forma
sti me et posuisti sr me ma
nū tuā. Mirabilis fcā ē sci

enciā tua ex me: cōfortata
ē ⁊ nō potero ad eā Quo ibo a
spū tuo: ⁊ quo a facie tua fugi
am Si ascēdero ī celū tu illic
es: si descēdero ad īfernū ades
Si sumpsero pēnas meas dilu
culo: ⁊ habitauero ī extremis
maris Etenī illuc manꝰ tua
deducet me: ⁊ tenebit me dex
tera tua Et dixi forsitā tenebre
cōculcabūt me: ⁊ nox illuminacō
mea ī deliciis meis Qa tene
bre nō obscurabūt a te: ⁊ nox
sic dies illuminabit sic tenebre
eiꝰ ita ⁊ lumē eiꝰ Qa tu possē
disti renes meos: suscepisti

gl'a

me de utero matris mee. Con-
fitebor tibi quia terribiliter magnificatus es: mira-
bilia opera tua et
anima mea cognoscit nimis.
Non est occultatum os meum a te
quod fecisti in occulto: et substantia
mea in inferioribus terre. Imperfec-
tum meum viderunt oculi tui: et
in libro tuo omnes scribentur: dies
formabuntur et nemo in eis. Michi
autem nimis honorificati sunt
amici tui deus: nimis confortatus
est principatus eorum. Dinume-
rabo eos et super arenam mul-
tiplicabuntur: exsurrexi et ad-
huc sum tecum. Si occideris deus

peccatores viri sanguinum decli
nate a me. Quia dicitis in cogi
tatione: accipient in vanitate ci
vitates suas. Nonne qui oderunt
te domine oderam: et super inimicos tu
os tabescebam. Perfecto odio
oderam illos: et inimici facti sunt mihi.
Proba me deus et scito cor meum
meum: interroga me et cognosce
semitas meas. Et vide si vi
a iniquitatis in me est: et deduc me
in via eterna. Antiphona. Domine probasti me et
Eripe me domine. Et cognovisti me.
ab homine malo: a viro
iniquo eripe me. Qui cogita
verunt iniquitates in corde: to

sic

ta die cõstituebãt ꝑlia. Acu
erũt linguã suã sicut serpẽtis: ue
nenũ aspidũ sub labiis eorũ. Cu
stodi me dñe de manu peccatoris:
ab hominib; iniq̃s eripe me.
Qui cogitauerũt ~~[illegible]~~ sub
plantare gressus meos: abscõ
derũt supbi laqueũ m. Et fu
nes extenderũt i laqueũ: iuxta
iter scãdalũ posuerũt m. Di
xi dño deus meus es tu: exaudi dñe
uocẽ deprecacõis mee. Dñe dñe uir
tus salutis mee: obumbras
ti sup cap meũ i die belli. Ne
tradas dñe a desiderio meo
peccatori: cogitauerũt contra

me ne derelinquas me ne for-
te exaltentur. Caput circuitus
eorum: labor labiorum ipsorum operiet
eos. Cadent super eos carbones:
in ignem deicies eos in miseriis
non subsistent. Vir linguosus
non dirigetur in terra: virum iniustum
mala capient in interitu. Cog-
novi quia faciet dominus iudicium
inopis: et vindictam pauperum.
Verumtamen iusti confitebuntur
nomini tuo: et habitabunt recti
cum vultu tuo. A. A viro iniquo.
D ñe clama· ps. Cuba me d-
ui ad te exaudi me: in
tende voci mee dum clamavero

tu ad te. Dirigatur oratio mea si
cut incensum in conspectu tuo: ele
uacio manuum mearum sacri
ficium vespertinum. Pone domine
custodiam ori meo: et ostium
circumstancie labijs meis. Non
declines cor meum in verba mali
cie: ad excusandas excusaci
ones in peccatis. Cum hominibus o
perantibus iniquitatem: et non commu
nicabo cum electis eorum. Corri
piet me iustus in misericordia et incre
pabit me: oleum autem peccatoris
non impinguet caput meum. Quoniam
adhuc et oratio mea in beneplacitis
eorum: absorpti sunt iuncti

petre iudices eorum. Audient
verba mea quoniam potuerunt sicut
crassitudo terre erupta est super
terram. Dissipata sunt ossa nostra se-
cus infernum: quia ad te domine
domine oculi mei: in te speravi non au-
feras animam meam. Custodi
me a laqueo quem statuerunt mi-
chi et a scandalis operantium iniquitatem.
Cadent in retiaculo eius peccatores:
singulariter sum ego donec tra-
seam. A. Domine clamavi ad te ex-
Voce mea. Ps. Exaudi me.
Voce mea ad dominum clamavi: voce
mea ad dominum deprecatus sum.
Effundo in conspectu eius orationem

meam: et tribulacionem meam ante
ipsum pronuncio In deficiendo ex
me spiritum meum: et tu cognovisti
semitas meas In via hac qua
ambulabam: absconderunt laqueum
michi Considerabam ad dexteram
et videbam: et non erat qui cognos
ceret me Periit fuga a me:
et non est qui requirat animam me
am Clamavi ad te domine: dixi
tu es spes mea: porcio mea in
terra viventium Intende ad depre
cacionem meam: quia humiliatus
sum nimis Libera me a persequen
tibus me: quia confortati sunt super
me Educ de custodia animam

mea ad cōsternandū regi tuo:
nūc expectāt iii dcā xtri
bnas iii· a Portio mea sic ic ds.
Plasmator· ỽ Ira uniuersi-
hoīs ds qui cūcta solus,
ordinās humū iubes pducere
reptātis et fere gen' Qui mag
na rerū corpa dictu iubentis
uiuida ut seruiāt ordine
subdēs dedisti hoī Repelle a ser
uis tuis qd qd p immūdiciam
aut moribꝰ se suggerit aut
actibꝰ se īserit Da gaudi
or pmia da graē munera
dissolue litis uīcla astringe
pacis federa· a Deposuit p

tētes de ſede et exaltavit humiles

non Dñe exaudi ps. C xpm ꝯſitr.
orõem meã: auribꝰ ꝑcipe
obſecracionem meã: i veritat tu
a exaudi me i tua iuſticia. Et
nõ itres i iudiciū cū ſervo tu
o: qa nõ iuſtificabit' i cōſpectu tu
o oīs vivēs. Qa ꝑſecut' ē i
imicus aīam meã: humiliavit
i t'rã vitã meã. Collocavit
me i obſcuris ſic mortuos
ſcli: et anxiatus ē ſr me ſpc
mis i me turbatū ē cor meū. Me
mor fui dierū antiquor: me
ditatus ſū i oīb' oꝑib' tuis i
fcīs manuū tuar meditã

var Expādi manꝰ meas ad
te: aīa mea sicͭ tra siē aqua
t. Velocit' exaudi me dn̄e:
defecit spc̄ meꝰ Non auertas
faciē tuā a me: ⁊ simil' ero de
scendētibꝰ i lacū Auditā fac
m̄ mane mīam tuā: q̄a ī te sp̄
aui Notā fac m̄ viā ī qua ā
bulē: q̄a ad te leuaui aīam
meā Eripe me de inimicis me
is dn̄e ad te cōfugi: doce me
facere volūtatē tuā q̄a deꝰ meꝰ
es tu Spc̄ tuꝰ bonꝰ deducet
me ī trā rectā: ppt' nomē tu
ū dn̄e viuificabis me ī equi
tate tua Educes de tribulacō

ne aīam meā· et in mīa tua
dispdes inimicos meos Et p-
des oēs q̄ tribulāt aīam meam
quo ego seruus tuus sū· ps.

nīs Benedictus dn̄s ds̄ qui
docet man̄ meas ad p̄liū·
et digitos meos ad bellū Mīa
meā et refugiū meū· suscep-
tor meus et liberator meus Protec-
tor meus et in ipō sp̄aui· q̄ subdis
p̄plm̄ meū sub me Dn̄e qd̄ ē
hō q̄a inotuisti ei· aut filii
hoīs q̄a reputas eū Homo
vanitati simil' fc̄s ē· dies eī
sicut umbra p̄treunt Dn̄e in-
clina celos tuos et descende·

tange montes et fumigabunt
Fulgura choruscationem et
dissipabis eos: emitte sagit-
tas tuas et conturbabis eos. E-
mitte manum tuam de alto; eri-
pe me et libera me de aquis multis:
et de manu filiorum alienorum. Quo-
rum os locutum est [vanitatem] et dextera
eorum dextera iniquitatis. Deus canti- gloria
cum novum cantabo tibi: in psalte-
rio decachordo psallam tibi. Qui-
das salutem regibus; qui redemis-
ti dauid seruum tuum: de gladio
maligno eripe me. Et eru-
e me de manu filiorum alienorum:
quorum os locutum est vanitatem:

et dextera eorum dextera iniquitatis. Quo-
rum filii sicut novelle: plantaciones
in iuventute sua. Filie eorum com-
posite: circumornate ut simili-
tudo templi. Promptuaria eorum
plena: eructancia ex hoc in illud.
Oves eorum fetose habundantes
in egressibus suis: boves eorum cras-
se. Non est ruina macerie ne-
que transitus: neque clamor in plateis
eorum. Beatum dixerunt populum
cui hec sunt: beatus populus cuius dominus
deus eius. A. Benedictus dominus deus meus. Ps.
Exaltabo te deus meus rex: et
benedicam nomini tuo in seculum et in
seculum seculi. Per singulos dies be-

dicā t̄: ⁊ laudabo nomē tuū
in sclm̄ ⁊ in sclm̄ scli Magnꝰ dn̄s
⁊ laudabilis nimis: ⁊ magni
tudinis eius nō ē finis Gene
racio ⁊ ḡnracio laudabit opa
tua: ⁊ potēciā tuā pnūcia
bunt Magnificēciā glīe scītatis
tue loquentr̄: ⁊ mirabilia tu
a narrabūt Et virtutē ter
ribiliū tuoꝝ dicent: ⁊ magni
tudinē tuā narrabō Me
moriā habūdācie suauita
tis tue eructabūt: ⁊ iusticia
tua exultabūt Miserator ⁊ mi
sericors dn̄s: paciens ⁊ mlt̄ū
misericors Suauis dn̄s u

gla

universis: et miserationes eius super
omnia opera eius. Confiteantur tibi domine
omnia opera tua: et sancti tui benedicant
tibi. Gloriam regni tui dicent: et po-
tentiam tuam loquentur. Ut no-
tam faciant filiis hominum: potentiam
tuam: et gloriam magnificentie reg-
ni tui. Regnum tuum regnum
omnium seculorum: et dominatio tua in omni
generatione et generationem. Fidelis
dominus in omnibus verbis suis: et sanctus in omnibus
operibus suis. Allevat dominus omnes
qui corruunt: et erigit omnes
elisos. Oculi omnium in te sperant
domine: et tu das escam illorum in tempore
opportuno. Aperis tu manum

rra: ⁊ imples omne aĩal ben
dictõe. Iustus dñs ĩ oĩb9 vi
is suis: ⁊ scs ĩ oĩb9 opib9 suis
Prope ē dñs oĩb9 ĩuocantib9
eũ: oĩb9 ĩuocantib9 eũ ĩ veritate
Voluntatẽ timẽtiũ se faci
et: ⁊ dep̄cacõnẽ eoꝝ exaudi
et: ⁊ saluos faciet eos. Custo
dit dñs oẽs diligẽtes se: ⁊ oẽs
pctõres disperdet. Laudacõẽm
dñi loquet᷑ os meũ: ⁊ bñdicat
oĩs caro ~~caro~~ noĩ scõ ei9: ĩ sclm
L ⁊ ĩ sclm scli. Añ. P̄ singlos dies bñ
Lauda aĩa. ps. Dicimus te do
mea dñm; laudabo dñm
in vita mea: psallã deo meo

quia dñi fuerit Nolite cõfide
i principib; i filiis hoim i quib
nõ ē sal' Exibit sps eius & reu
tet' i trã suã: i illa die pibũt
oĩs cogitacões eor Beat'
cui' ds iacob adiutor ei'; spes
ei' i dño deo ip': q fec celũ et t
rã mare & oĩa q i eis sũt Qui
custodit ueritatē i sclm; fac
iudiciũ iniuriã pacientib: dat
escã esurientib' Dñs soluit
cõpeditos: dñs illuminat cecos
Dñs erigit elisos: ds diligit
iustos Dñs custodit aduenã
pupillũ & uiduã suscipiet
& uias pctõr disperdet Bñs

nabit dñs i scl'a: ds tuus syō:
i gnacōē ꝫ gnacōne. ā. Lauda
Laudate ps. Laudate dñm qm bo-
nus ē psalmus
deo nr̄o iocunda sit laudacio · decoraq; ·
Edificans ier̄lm dñs: dispsio
nes isr̄l. + congregabit Qui sanat cōtritos
corde: ꝫ alligat cōtriciones
eorum. Qui numerat mltitudi
nē stellaꝝ: ꝫ oīb; eis noīa uo
cās. Magnus dñs nr̄ ꝫ magna
uirtus eius: ꝫ sapiē eī nō ē numg
rus. Suscipiēs mansuetos dñs:
humilians aūt pccores usq; ad
terrā. Precinite dño i cōfessio
ne: psallite deo nr̄o i cythara

Qui operit celum nubibus: et parat
terre pluuiam Qui producit in
montibus fenum: et herbam seruitu
ti hominum Qui dat iumentis
escam ipsorum: et pullis coruorum i
inuocantibus eum Non in fortitu
dine equi uoluntatem habebit:
neque in tibiis uiri beneplacitum
erit ei. Beneplacitum est domino su
per timentes eum: et in eis qui sperant
super misericordia eius. Antiphona Deo nostro iocunda sit
Lauda ierusalem dominum · Psalmus · Lauda
ierusalem: lauda deum tuum
syon Quoniam confortauit seras
portarum tuarum: benedixit filiis tu
is in te Qui posuit fines tuos

os pacē: ꝛ adipe frumēti sa
ciat te. Qui emittet eloqui
um terre: velociter currit ser
mo eius. Qui dat nivem sic
lanam: nebulam sic cinerem sp
git. Mittit cristallum suam si
cut buccellas ante faciem frigoris
eius quis sustinebit. Emittet ver
bum suum ꝛ liquefaciet ea: fla
vit spiritus eius ꝛ fluent aque. Qui
annunciat verbum suum iacob: iu
sticias ꝛ iudicia sua israel. Non
fecit taliter omni nacioni: ꝛ iudi
cia sua non manifestavit eis.
Lauda ierusalem dominum. Ad vesperas.
O lux beata trinitas ꝛ princi

palis unitas iam sol recedit
igneus infunde lumen cordibus
Te mane laudum carmine te
deprecamur vespere te nostra supplex
gloria per cuncta laudet secula. O
pri. V. Vespertina oratio mea ad
te domine. R. Et descendat super nos misericordia
Laudate dominum de celis ps.
laudate eum in excelsis
Laudate eum omnes angeli eius. laudate
eum omnes virtutes eius. Laudate eum
sol et luna. laudate eum omnes stel
le et lumen. Laudate eum celi ce
lorum. et aque que super celos sunt laudent
nomen domini. Quia ipse dixit et facta
sunt. ipse mandavit et creata

sci. Statuit ea i sclm ꝛ i scl;
scli: preceptu posuit ꝛ n preter
ibit. Laudate ~~eu~~ de tra ~~de tra~~
dracones: ꝛ oes abissi. Ignis
grando nix glacies sps pro
cellaru: q faciunt vbu ei. Mon
tes ꝛ oes colles: ligna fructi
fera ꝛ oes cedri. Bestie ꝛ u
niusa pecora: serpentes et
volucres pennate. Reges tre
ꝛ oes ppli: principes ꝛ oes
iudices tre. Iuvenes ꝛ vir
gines senes cu iunioribus
laudent nome dni: qa exaltatu
e nome ei solius. Cofessio ei sup
celu ꝛ tra: ꝛ exaltavit cornu

populi sui. Ymnus omnibus sanctis eius fi-
liis israel populo appropinquanti sibi.
Cantate domino canticum novum: lau-
s eius in ecclesia sanctorum. Letetur israel in eo
qui fecit eum: et filie syon exultent
in rege suo. Laudent nomen eius in
choro in tympano et psalterio
psallant ei. Quia beneplacitum est
domino in populo suo: et exaltabit man-
suetos in salutem. Exultabunt
sancti in gloria: letabuntur in cubilibus su-
is. Exultaciones dei in gutture
eorum: et gladii ancipites in mani-
bus eorum. Ad faciendam vindic-
tam in nacionibus: increpaciones
in populis. Ad alligandos reges

eorum in compedibus: et nobiles eorum
in manicis ferreis. Ut faciant
in eis iudicium conscriptum: gloria hec
est omnibus sanctis eius. Laudate dominum
in sanctis eius: laudate eum in firmamen
to virtutis eius. Laudate eum in vir
tutibus eius: laudate eum secundum mul
titudinem magnitudinis eius.
Laudate eum in sono tube: lau
date eum in psalterio et cythara
Laudate eum in tympano et choro:
laudate eum in chordis et or
gano. Laudate eum in cym
balis bene sonantibus: laudate
eum in cymbalis iubilacionis omnis
spiritus laudet dominum.

Confitebor tibi domine. ps.
quoniam iratus es michi. con
uersus est furor tuus domine et
consolatus es me. Ecce deus
saluator meus; fiducialiter
agam et non timebo. Quia for
titudo mea et laus mea dominus
et factus est michi in salutem. Haurie
tis aquas in gaudio de fonti
bus saluatoris. et dicetis in
illa die confitemini domino et
inuocate nomen eius. Notas fa
cite in populis adinuentiones
eius; mementote quoniam excel
sum est nomen eius. Cantate
domino quoniam magnifice fecit.

annunciate hoc in universa t'ra
Exulta et lauda habitacio
syō: q͡a magn' i medio tui
scs israhel. psalm̄ david.
Ego dixi i dimidio dier
meor: vadā ad portas i
feri Quesivi residuū an
nor meor: dixi nō videbo do
minū deū i t'ra viventium
Nō aspiciā hoīem ultra: et
habitatorē quietis Gene
racio mea ablata ē et convo
luta ē a me: quasi tabernacu
la pastor Precisa ē velud a
texente vita mea: dū adh
ordirer succidit me: de

mane usque ad vesperam finies
me Sperabam usque ad mane quasi
leo sic contrivit omnia ossa
mea De mane usque ad vesperam
finies me; sic pullus
hyrundinis sic clamabo me
ditabor ut columba Attenu
ati sunt oculi mei suspicientes
in excelsum Domine vim patior responde
pro me: quid dicam aut quid respon
debit michi cum ipse fecerit Reco
gitabo tibi omnes annos meos in a
maritudine anime mee Domine
si sic vivitur et in talibus vita
spiritus mei; corripies me et vi
vificabis me: ecce in pace a

maritudo mea amarissi-
ma Tu autem eruisti animam
meam ut non periret: proiecisti post
tergum tuum omnia peccata mea Quia
non infernus confitebitur tibi neque
mors laudabit te: non expec-
tabunt qui descendunt in lacum ve-
ritatem tuam Viuens uiuens
ipse confitebitur tibi sicut et ego ho-
die: pater filiis notam faciet ve-
ritatem tuam Domine saluum me
fac et psalmos nostros: canta-
bimus cunctis diebus uite nostre
Exultauit ¶ idumo domini
cor meum in domino: et exal-
tatum est cornu meum in deo meo

Dilatatū ē os meū sr inimi
cos meos: quia letata sū i
salutari tuo. Non ē scūs ut
ē dūs: neqȝ enī ē alius ext
et n̄ ē fortis sic ds nr. Noli
te multiplicare: loqui sub
limia gl'antes. Recedant
vetera de ore vro: q̄a ds sci
enciar dūs: et ipi p̄parantur
cogitacōes. Arcus forciū
superatus ē: et infirmi accinc
ti sūt robore. Repleti sūt
prius p panib' se locauerūt:
et famelici saturati sūt. Do
nec sterilis peperit pluri
mos: et que multos habebat

filios infirmata est. Dominus
mortificat et vivificat: de-
ducit ad inferos et reducit. Do-
minus pauperem facit et ditat:
humiliat et sublimat. Susci-
tans de pulvere egenum: et de
stercore erigens pauperem
Ut sedeat cum principibus: et so-
lium glorie teneat. Domini enim sunt
cardines terre: et posuit super
eos orbem. Pedes sanctorum
suorum servabit: et impii in tene-
bris conticescent: quia non in for-
titudine sua roborabitur
vir. Dominum formidabunt
adversarii eius: et super ipsos in ce

lis tonabit. Dominus iudica
bit fines terre; et dabit impe
rium regi suo: et sublimabit
cornu xpisti sui. Ps. Canticum
Cantemus domino gloriose e
nim honorificatus est:
equum et ascensorem proiecit in
mare. Fortitudo mea et
laus mea dominus: et factus est michi in sa
lutem. Iste deus meus et glorifica
bo eum: deus patris mei et exal
tabo eum. Dominus quasi vir pug
nator omnipotens nomen eius: cur
rus pharaonis et exerci
tum eius proiecit in mare. Elec
ti principes eius submersi sunt

i mari rubro: abyssi opu
erunt eos: descenderunt i p
fundū q̄si lapis. Dextera
tua dn̄e magnificata ē in
fortitudine ~~tua~~: dextera tu
a dn̄e pcussit inimicū. Et i
multitudine glorie tue deposu
isti adūsarios meos. Misis
ti irā tuā q̄ devoravit eos si
cut stipulā. Et i sp̄u furoris
tui cōgregate sūt aq̄. Ste
tit unda fluens: cōgrega
te sūt abyssi i medio mari
Dixit inimicus psequar et
cōphendā: dividam spolia:
+ replebit aīa mea. Evagina
bo gladiū meū: interfi
ciet eos manꝰ mea.

spiritus tuus et operuit eos ma
re; submersi sunt quasi plumbum
in aquis vehementibus. Quis simi
lis tui in fortibus domine; quis simi
lis tui magnificus in sanctitate
terribilis atque laudabilis; et fa
ciens mirabilia. Extendis
ti manum tuam; et devoravit
eos terra. Dux fuisti in misericordia tu
tuo a; populo quem redemisti. Et por
tasti eum in fortitudine tua
ad habitaculum sanctum tuum. Ascen
derunt populi et irati sunt; dolores
obtinuerunt habitatores
philistiim. Tunc conturbati
sunt principes edom robustos

moab obtinuit tremor: ob
riguerunt omnes habitatores
canaan. Irruat super eos
formido et pavor: in magnitu
dine brachii tui. Fiant in
mobiles quasi lapis: donec
pertranseat populus tuus domine: do
nec pertranseat populus tuus iste
quem possedisti. Introduces
eos et plantabis eos in monte
hereditatis tue: firmissimo
habitaculo tuo quod operatus
es domine. Sanctuari tuum domine uum
quod firmaverunt manus tue:
dominus regnabit in eternum et ul
tra. Ingressus est enim pha

rao cū curribꝰ ⁊ eqtibꝰ eiꝰ in
mare: ⁊ reduxit sup eos dñs
aquas maris. Filii aūt isrl'
ambulauerūt p siccū: i me
Dñe audiui: ps. C dio ei'.
Dñe audiuī auditionē tuā ⁊ timui
Dñe opus tuū: i medio ā
noꝝ uiuifica illud. In me
dio ānoꝝ notū facies: cū i
ratus fueris mīe recorda
beris. Deus ab austro ue
niet: ⁊ scūs de mōte pharan
Operuit celos glā ei': et
laudis ei' plena est terra
Splendor ei' ut lux erit: ⁊
cornua i manibꝰ ei'. Ibi ab

scondita est fortitudo eius. Ante fa
ciem eius ibit mors. Egredie
tur diabolus ante pedes eius. Ste
tit et mensus est terram. Aspexit
et dissolvit gentes: et contriti
sunt montes seculi. Incurva
ti sunt colles mundi: ab itineri
bus eternitatis eius. Pro iniqui
tate vidi tentoria ethyo
pie: turbabuntur pelles ter
re madian. Numquid in flumini
bus iratus es domine aut in flumine furor tuus: vel in ma
ri indignatio tua. Qui as
cendes super equos tuos: et
quadrige tue salvatio.
Suscitans suscitabis arcum

tuam: iuramenta tribubus que
locutus es. Fluuios scindes
terre uiderunt te et doluerunt
montes gurges aquarum tran
siit. Dedit abyssus vocem su
am: altitudo manus suas le
uauit. Sol et luna steterunt
in habitaculo suo: in luce sagit
tuarum tarum ibunt in splendore fulgu
rantis haste tue. In fremi
tu conculcabis terram: in furore
obstupefacies gentes. Egres
sus es in salutem populi tui: in sa
lutem cum christo tuo. Percus
sisti caput de domo impii: denu
dasti fundamentum eius usque

ad collum. Maledixisti sceptris
eius capiti bellatorum eius venien-
tium ut turbo ad dispergendum
me. Exultacio eorum sicut eius qui
devorat pauperem in abscondi-
to. Viam fecisti in mari equis
tuis: in luto aquarum multarum. Au-
divi et conturbatus est venter
meus: a voce contremuerunt la-
bia mea. Ingrediatur putre-
do in ossibus meis: et subter me
scateat. Ut requiescam in die
tribulacionis: ut ascendam
ad populum accinctum nostrum.
Ficus enim non florebit: et
non erit germen in vineis.

Mentietur opus olive: et ar
ua nō afferent cibū. Abscin
det de ouili pecus: et nō e
rit armentū ī p̄sepibus. Ego
autē ī dño gaudebo: et exulta
bo ī deo ihū meo. Deus dñs
fortitudo mea: et ponet
pedes meos quasi ceruo
rū. Et sup excelsa mea
deducet me victor: ī psal
mis canentem. psalmus
Audite celi que loquor:
audiat terra verba oris
mei. Concrescat ī plu
uia doctrina mea: flu
at ut ros eloquiū me

ū Quasi imber sup̄ ~~gra~~
~~mē~~ herbā: et quasi stille
sup̄ gramina: q̄a nomē
dn̄i inuocabo. Date magni
ficenciā deo nr̄o: dei p̄fecta
sūt op̄a: et om̄s uie eī iu
dicia. Deus fidelis et absq; ul
la iniquitate iustus et rec
tus: peccauerūt ei et nō fi
lii eī in sordib᷑. Generacio p
praua atq; p̄uersa hecciñe
reddis dn̄o p̄ple stulte et in
sipiens. Numqd̄ nō ip̄e
est pat̄ tuus: qui possedit
te et fecit et creauit te.
Memento dierū antiquorū

cogita generaciones singu-
las Interroga patrem tuum
et annunciabit tibi maiores
tuos et dicent tibi. Quan-
do dividebat altissimus gen-
tes: quando separabat fili-
os adam Constituit ter-
minos populorum: iuxta nu-
merum filiorum israel: Pars
autem domini populus eius: iacob fu-
niculus hereditatis eius
Invenit eum in terra deser-
ta: in loco horroris et va-
ste solitudinis Circum-
duxit eum et docuit: et cu-
stodivit quasi pupillam

oculi sui. Sicut aquila pro-
vocans ad volandum pullos su-
os: et super eos volitans. Ex-
pandit alas suas: et assump-
sit eos: atque portavit in hu-
meris suis. Dominus solus
dux eius fuit: et non erat cum
eo deus alienus. Constituit eum
super excelsam terram: ut comed-
eret fructus agrorum. Ut su-
geret mel de petra: oleumque
de saxo durissimo. Butirum
de armento et lac de ovibus: cum
adipe agnorum [+ arietum] et filiorum basan.
Et hircos cum medulla
tritici: et sanguinem uve

biberet meracissimum. In-
crassatus est dilectus: et recal-
citravit incrassatus impingua-
tus dilatatus. Dereliquit deum
factorem suum: et recessit a deo
salutari suo. Provocave-
runt eum in diis alienis: et in
suis abhominacionibus ad iracundi-
am concitaverunt. Inmola-
verunt demoniis et non deo: di-
is quos ignorabant. Novi re-
centesque venerunt: quos non
coluerunt patres eorum. Deum qui
te genuit dereliquisti: et obli-
tus es domini creatoris tui. Vi-
dit dominus et ad iracundiam con-

citatus est: quia provocaverunt eum
filii sui et filie. Et ait: Ab
scondam faciem meam ab eis:
et considerabo novissima eorum.
Generacio enim perversa est: et
infideles filii. Ipsi me pro
vocaverunt in eo qui non erat deus:
et irritaverunt in vanitati
bus suis. Et ego provocabo e
os in eo qui non est populus: et in
gente stulta irritabo eos.
Ignis succensus est in furo
re meo: et ardebit usque ad
infernum novissimum. Devo
rabitque terram cum germine
suo: et montium fundamenta

ta comburet. Congregabo super
eos mala: et sagittas me-
as complebo in eis. Consumentur
fame: et devorabunt eos
aves: morsu amarissimo.
Dentes bestiarum immittam in
eos: cum furore trahentium
super terram: atque serpentium.
Foris vastabit eos gladi-
us: et intus pavor: iuve-
nem simul ac virginem lac-
tentem cum homine sene. Et dixi
ubi nam sunt: cessare faciam
ex hominibus memoriam eorum.
Sed propter iram inimicorum distu-
li: ne forte superbirent hos-

tes eorum Et dicerent manus
nostra excelsa: et non dominus fecit
hec omnia Gens absque consi
lio est et sine prudencia utinam
saperent et intelligerent: ac
novissima providerent Quo
modo persequebatur unus mil
le: et duo fugarent decem mi
lia Nonne ideo quia deus suus
vendidit eos: et dominus conclu
sit illos Non enim est deus noster
ut dii eorum: et inimici nostri sunt
iudices De vinea sodomorum
vinea eorum: et de suburbanis
gomorre Uva eorum uva
fellis: et botrus eorum amarissimus

sunt. Fel draconum vinum eorum
et venenum aspidum insanabi
le. Nonne hec condita sunt apud
me: et signata in thesauris me
is. Mea est ultio et ego retribu
am eis in tempore: ut labatur pes
eorum. Iuxta est dies perdicionis
et adesse festinant tempora. Iu
dicabit dominus populum suum: et in
servis suis miserebitur. Vi
debit quod infirmata sit manus:
et clausi quoque defecerunt: re
siduique consumpti sunt. Et di
cent ubi sunt dii eorum: in qui
bus habebant fiduciam. De quo
rum victimis comedebant

adipes · et bibebant uinum liba
minum · Surgant et opitulen
tur uobis · et in necessitate uos pro
tegant · Uidete quod ego sim so
lus · et non sit alius deus preter
me · Ego occidam et ego uiue
re faciam; percutiam et ego
sanabo · et non est qui de manu
mea possit eruere · Leuabo
ad celum manum meam · et dicam
uiuo ego in eternum · Si acuero
ut fulgur gladium meum · et
arripuerit iudicium manus
mea · Reddam ultionem hosti
bus meis · et his qui oderunt
me retribuam · Inebriabo sa

gittas meas sanguine: et gla
dius meus devorabit carnes
De cruore occisorum: et de capti
vitate nudati inimicorum capi
tis. Laudate gentes populum eius
quia sanguinem servorum suorum ul
ciscetur. Et vindictam re
tribuet in hostes eorum: et propici
erit terre populi sui. Psalmus.
Te deum laudamus te dominum
confitemur. Te eternum pa
trem omnis terra veneratur. Tibi
omnes angeli tibi celi et univer
se potestates. Tibi cheru
byn et seraphyn incessabili
voce proclamant. Sanctus Sanctus Sanctus

Scs dns ds sabaoth Ple-
ni sunt celi et terre maiestatis
glorie tue. Te gloriosus apostolorum
chorus. Te prophetarum lau-
dabilis numerus. Te mar-
tirum candidatus laudat exer-
citus. Te per orbem terrarum
sancta confitetur ecclesia. Patrem
immense maiestatis. Venerandum
tuum verum et unicum
filium. Sanctum quoque paraclitum
spiritum. Tu rex glorie christe. Tu
patris sempiternus es filius. Tu
ad liberandum suscepturus non · hoīem
horruisti virginis uterum.
Tu devicto mortis aculeo

o aperuisti credentibus regna celo
rum Tu ad dexteram dei sedes in gloria
patris Iudex crederis esse venturus
Te ergo quesumus tuis famulis subueni
quos precioso sanguine redemis
ti Eterna fac cum sanctis tuis gloria
numerari Saluum fac popu
lum tuum domine et benedic hereditati tu
e Et rege eos et extolle il
los usque in eternum Per singulos
dies benedicimus te Et lauda
mus nomen tuum in seculum et in seculum
seculi Dignare domine die isto
sine peccato nos custodire Mi
serere nostri domine miserere
nostri Fiat misericordia tua domine super

nos quemadmodum speravimus
in te. In te domine speravi non
confundar in eternum. ps.
Benedicite omnia opera domini
domino: laudate et superex
altate eum in secula. Benedicite
angeli domini domino: benedicite celi do
mino. Benedicite aque omnes que super ce
los sunt domino: benedicite omnes virtutes
domini domino. Benedicite sol et luna domino
benedicite stelle celi domino. Benedi
cite ymber et ros domino: ben
edicite omnis spiritus dei domino. Benedicite ignis
et estus domino: benedicite frigus
et estas domino. Benedicite rores et
pruina domino: benedicite gelu et

frigus domino benedicite glacies
et nives domino: benedicite noctes et di
es domino benedicite lux et tenebre
domino: benedicite fulgura et nubes domino
Benedicat terra dominum: laudet et su
perexaltet eum in secula benedicite montes
et colles domino: benedicite universa
germinancia in terra domino benedicite
fontes domino: benedicite maria et flu
mina domino benedicite cete et omnia
que moventur in aquis domino: benedicite
omnes volucres celi domino benedicite
omnes bestie et pecora domino: benedicite fi
lii hominum domino benedicat israel
dominum: laudet et superexaltet eum in
secula benedicite sacerdotes domini domino

2447

benedicite servi domini domino. Benedicite spiritus
et anime iustorum domino. benedicite sancti et hu-
miles corde domino. Benedicite anania
azaria misahel domino. lauda-
te et superexaltate eum in secula. Bene-
dicamus patrem et filium cum sancto
spiritu: laudemus et superexaltemus
eum in secula. Benedictus es domine in
firmamento celi: et laudabilis
et gloriosus: et superexaltatus in secula.
Benedictus dominus. ps. d.
deus israel: quia visitavit
et fecit redemptionem plebis
sue. Et erexit cornu
salutis [nobis] in domo david pueri sui.
Sicut locutus est per os sanctorum: qui

a seculo sunt, prophetarum eius. Salutem ex inimicis nostris: et de manu omnium qui oderunt nos. Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris: et memorari testamenti sui sancti. Iusiurandum quod iuravit ad abraham patrem nostrum: daturum se nobis. Ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum liberati: serviamus illi. In sanctitate et iusticia coram ipso: omnibus diebus nostris. Et tu puer propheta altissimi vocaberis: preibis enim ante faciem domini parare vias eius. Ad dandam scienciam salutis plebi eius: in remissionem peccatorum

meorum. Per viscera misericordie dei
nostri: in quibus visitavit nos ori-
ens ex alto. Illuminare hiis
qui in tenebris et in umbra mor-
tis sedent: ad dirigendos pedes
nostros in viam pacis. Psalmus.

Quicumque vult salvus
esse: ante omnia opus est
ut teneat katholicam fidem.
Quam nisi quisque integram in-
violatamque servaverit: absque du-
bio in eternum peribit. Fides autem
katholica hec est: ut unum deum
in trinitate et trinitatem in
unitate veneremur. Neque con-
fundentes personas neque sub-

ſtancia ſeparantes. Alia eſt
enim perſona patris alia filii a
lia ſpiritus ſancti. Sed patris et filii
et ſpiritus ſancti una eſt diuinitas
equalis gloria coeterna maieſtas.
Qualis pater talis filius: ta
lis ſpiritus ſanctus. Increatus pater
increatus filius: increatus ſpiritus ſanctus.
Inmenſus pater inmenſus filius: in
menſus ſpiritus ſanctus. Eternus pater
eternus filius: eternus ſpiritus ſanctus. Et
tamen non tres eterni: ſed
unus eternus. Sicut non tres increati
nec tres inmenſi: ſed unus
increatus et unus inmenſus. Si
militer omnipotens pater omnipotens fi

ipse omnipotens spiritus sanctus. Et tamen
non tres omnipotentes: sed
unus omnipotens. Ita deus pater deus filius:
deus spiritus sanctus. Et tamen non tres
dii: sed unus est deus. Ita dominus pater
dominus filius: dominus spiritus sanctus. Et tamen
non tres domini: sed unus est
dominus. Quia sicut singillatim
unamquamque personam deum aut
dominum confiteri christiana veri
tate compellimur. Ita tres deos
aut dominos dicere katholica
religione prohibemur. Pater
a nullo est factus: nec creatus nec
genitus. Filius a patre solo est: non
factus nec creatus sed genitus

Spiritus sanctus a patre et filio non
factus nec creatus nec genitus
sed procedens. Unus ergo pater
non tres patres; unus filius non
tres filii; unus spiritus sanctus non tres
spiritus sancti. Et in hac trinitate
nichil prius aut posterius
nichil maius aut minus: sed to-
te tres persone coeterne sibi sunt
et coequales. Ita ut per omnia
sicut iam supra dictum est et

+ trinitate veneranda sit. Qui
vult ergo salvus esse: ita de tri-
nitate sentiat. Sed neces-
sarium est ad eternam salutem: ut

+ trinitas in unitate et unitas

incarnacionem eciam domini
nostri ihesu christi fideliter credat.
Est ergo fides recta ut creda-
mus et confiteamur: quia dominus noster
ihesus christus dei filius deus et homo
Deus est ex substancia patris ante
secula genitus: et homo est ex substan-
cia matris in seculo natus. Per-
fectus deus perfectus homo ex anima
racionalis et humana car-
ne subsistens. Equalis patri secundum
divinitatem minor patre secundum
humanitatem. Qui licet deus sit
et homo: non duo tamen sed unus est christus.
Unus autem non conversione divi-
nitatis in carnem sed assumpcione

humanitatis in deum. Unus om-
nino non confusione substancie sed
unitate persone. Nam sicut anima ra-
cionalis et caro unus est homo ita
deus et homo unus est christus. Qui passus
est pro salute nostra: descendit ad
inferos: tercia die resurrexit
a mortuis. Ascendit ad celos
sedet ad dexteram dei patris omni-
potentis inde venturus est iudi-
care vivos et mortuos. Ad
cuius adventum omnes homines ha-
bent resurgere cum corporibus suis:
et reddituri sunt de factis propriis
racionem. Et qui bona ege-
runt ibunt in vitam eternam: et qui

uero mala in ignem eternum.
Hec est fides katholica: quam
nisi quisque fideliter firmiterque
crediderit saluus esse non poterit.
Kyrieleyson. Xpe leyson.
Xpe exaudi nos. Xpe audi nos.
Pater de celis deus miserere nobis.
Fili redemptor mundi deus miserere.
Spiritus sancte deus miserere nobis.
Sancta trinitas unus deus miserere.
Sancta Maria ora pro nobis.
Sancta dei genitrix ora pro nobis.
Sancta virgo virginum ora pro nobis.
Sancte Michahel ora pro nobis.
Sancte Gabriel ora pro nobis.
Sancte Raphahel ora pro nobis.

Omnis sci angli et archangli or.
Omnis sci beatorum spirituum ordines or.
Sce Johannes baptista or. pro
Omnis sci patriarche et p̄phe. or.
Sce petre ora pro nob
Sce paule ora pro nob
Sce andrea ora pro no.
Sce iacobe ora pro no.
Sce Johannes ora pro nob
Sce Thoma ora pro nob.
Sce philippe ora pro nob
Sce iacobe ora pro nob
Sce Bartholomee or. pro
Sce Mathee ora pro nob
Sce Symon ora pro nob
Sce Tathee ora pro no.

Sce Mathia ora pro nob
Sce Barnaba ora pro nob
Sce Luca ora pro nob
Sce Marce ora pro nob
Omnes sci apli et evangliste ora
Omnes sci discipli dni ora pro n
Omnes sci innocentes ora pro n
Sce Stephane ora pro nob
Sce Laurenti ora pro nob
Sce Vincenti ora pro nob
Sce Fabiane ora pro nob
Sce Sebastiane ora pro nob
Sci Johannes et Pauli ora pro n
Sci Cosma et Damiane or
Sci Gervasi et Prothasi or
Omnes sci martires ora pro nob

Sc̄e Syluest' ora p nob

Sc̄e Gregorii ora p no

Sc̄e Martine ora p no·

Sc̄e Augustine ora p nob

Sc̄e Ambrosii ora p nob·

Sc̄e Jeronime ora p·

Sc̄e Nicholae ora p no·

Omnes sc̄i pontifices· & confess̄· or

Omnes sc̄i doctores orate p

Sc̄e Benedicte ora p no·

Sc̄e Francisce ora p no·

Sc̄e Anthoni ora p n·

Sc̄e Dominice ora p n·

Sc̄e Bernharde ora p n

Os sc̄i monachi & heremi·

Os sc̄i sacerdotes & leuite

Scā maria magdalena ora·
Scā martha ora p̄ nob
Scā Elyzabet ora p̄ no·
Scā Clara ora p̄ no·
Scā agnes ora ora p̄
Scā lucia ora p̄ no·
Scā Cecilia ora p̄ no·
Scā agatha ora p̄ nob·
Scā katherina ora·
Scā margareta ora p̄ nob
Om̄s scē virgines ⁊ vidue
Os sci̅ ⁊ sc̄e di i̅tercedite p̄ no·
Propici⁹ esto parce nob̄ dn̄e·
Propici⁹ esto exaudi nos dn̄e·
Ab oī malo libera nos dn̄e·
Ab omni pc̄o lib· n· dn̄e· Ab vi

ra tua libera nos domine. A subitanea
et improvisa morte libera nos domine.
Ab insidiis dyaboli. libera nos domine. Ab ira
et odio et omni mala voluntate
libera nos domine. A spiritu fornicacionis
libera nos domine. A baptitati i anni
gle. libera nos domine. Ab fulgure et
tempestate libera nos domine. A morte perpetua
libera nos domine. Per misterium
sancte incarnacionis tue libera nos. Per
adventum tuum libera nos domine. Per na
tivitatem tuam libera nos domine. Per ba
ptismum et sanctum ieiunium tuum.
Per crucem et passionem tuam.
Per mortem et sepulturam tuam
libera. Per sanctam resurrectionem

nē tuā li. P er admirabilē
ascēsionē tuā li. n. d. P er ad
uētū spūs sci paclīti li. I n die
iudicii li. n. d. P eccatores te
rogamꝰ audi nos. U t nob' pcas
te roga. au. n. U t ad uerā peni U t nob' īdul
tētiā nos ꝑducē digneris te
ro. au. n. U t dnm̄ aplicū ⁊ oēs
eccāsticos ordines ī scā religi
one cōseruare dig. te. ro. a.
U t inimicos scē ecce humili
are dig. te ro. U t regib' ⁊ pri
cipib' xpianis pacē ⁊ uerā
cōcordiā donare dig. U t cūc
to ppło xpiano pacē ⁊ unita
tē largiri dig. U t nos met

ipsos in sancto servicio confor-
tare et conservare digneris te ro.
Ut mentes nostras ad celestia de-
sideria erigas te ro. Ut omnibus
benefactoribus nostris sempiterna bo-
na retribuas te ro. Ut animas
nostras fratrum sororum propinquorum et
benefactorum nostrorum ab eterna dampnacio-
ne eripias te ro. Ut fructus
terre dare et conservare dig. te.
Ut omnibus fidelibus defunctis requiem
eternam donare dig. Ut nos ex-
audire dig. Fili dei te ro. a.
Agnus dei qui tollis peccata mundi pa-
n. d. Agnus dei qui tol. pec. m. ex-
n. d. Agnus dei qui tol. p. m. mi-

se nob. Xpe audi n. Xpe ex-
audi n. Ky. x. ky. ps. Ds in adiu-
ʒ saluos fac s̄uos ⁊ ancillas tuas.
Ds meus sperantes in te. Esto nob dne t-
rris fortitudinis a facie inimici.
Nich proficiat inimic in nob. Et fi-
li iniquitat n̄ apponet nocere nob.
Dne n̄ secdm pcca nra facias
nob. Neq: secdm iniquitates nras retri-
buas nob. Oremus pro pontifice nro.
Ds conseruet eu ⁊ viuificet eu
⁊ beatu faciet eu in tra ⁊ n̄ tradat
eu in aiam inimicor ei. Oremus pro pa-
ua nra. Dns conseruet ea. Oremus
pro benefactoribus nris. Retribuere
dignare dne oib nob facientib. A-

d nouam tamen uitam eternam. Oremus
Pro fidelibus defunctis. Requiem eternam do-
Requiescant in pace. Amen. Pro fratribus et so-
rorum absentium. Saluos fac. Mitte e-
is domine auxilium de sancto. Et de syon tue-
Deus cui proprium est misereri. Coll.
semper et parcere suscipe deprecatio-
nem nostram ut nos et omnes fideles
tuos quos delictorum cathena con-
stringit miseratio tue pietatis
Exaudi quesumus domine. C. absoluat.
supplicum preces et confitentium
tibi parce peccatis ut pariter nobis indul-
gentiam tribuas benignus et pacem. Or.
Ineffabilem misericordiam tuam nobis
domine clementer ostende ut simul

nos et aptos omnibus eruas et a
penis quas pro his meremur ere
Deus qui culpa. Or. Cunc eripias.
offenderis penitentia placaris
preces populi tui supplicantis propicius
respice et flagella tue ira
cundie que pro peccatis nostris auerte
Omnipotens sempi Or. Cunc ante
terne deus miserere famulo tu
o [illegible] nostro et dirige eum
secundum clementiam in viam salutis eter
ne ut te donante tibi placita cu
piat et tota virtute perficiat. Or.
Deus [illegible] deus eterne pater per unigeni
filium tuum dominum nostrum Jhesum
christum respice propicius super famu

lā tuā ablvām mentē & fac eā
pticipē oīm timētiū te & cus
todientiū mādata tua. rple
interiora cordis eī spū scī gra
illustra ut te ueraciṫ agnos
cat te diligat te sequat & mer

Ds a quo scā desi Or̄ ate seqt
deria recta cōsilia & ius
ta sūt opa da servis tuis illā
q̄ mūd' dare nō potest pacē
ut & corda nr̄a mādatis tuis
dedita & hostiū sublata formi
dine tēpa sint tua ptectiōe trā

V Ure igne scī spūs. Tāqlla. Or̄
renes nr̄os & cor nr̄m dne
ut casto corpe serviamꝰ et

nuita corde placeamus. oro

Fidelium deus omnium conditor et
redemptor animabus famulorum famularumque
tuarum remissionem cunctorum
tribue peccatorum ut indulgentiam quam
semper optaverunt piis supplicationibus

Actiones. oro. consequantur.
nostras quesumus domine aspirando preveni
et adiuvando prosequere ut cuncta
nostra oratio et operatio a te semper incipi-
at et per te cepta finiatur. oro.

Omnipotens sempiterne deus qui vivorum
dominaris simul et mortuorum omnium
qui misereris quos tuos fide et
opere futuros esse prenoscis te
supplices exoramus ut pro quibus

effundere preces decrevimus quosque vel pre
sens seculum adhuc in carne retinet
vel futurum iam exutos corpore suscepit intercedentibus
omnibus sanctis tuis pietatis tue cle
mentia omnium delictorum suorum veniam
consequantur. Per. Exaudiat nos
omnipotens et misericors dominus. Pro pluvia.

Deus in quo vivimus movemur et sumus pluviam no
bis tribue congruentem ut pre
sentibus subsidiis sufficienter
adiuti sempiterna fiducia
lius appetamus. Pro serenitate.

Ad te nos domine clamantes
exaudi et aeris serenitatem
nobis tribue supplicantibus

no qui iuste p[ro] pecc[at]is n[ost]ris
affligimur mi[sericordi]a tua p[re]uenien
te clementiam sentiamus. P[er] xp[istu]m.
O mnip[oten]s sempiterne d[eu]s p[ar]ce me
tuentib[us] p[ro]piciare supplican
tib[us] ut p[ost] noxios ignes nubi
um et uim p[ro]cellaru[m] i[n] materia[m]
transeat laudis tue co[m]minatio
D̄s q̃ cō Orō E cto p̄tatis-
tritor[um] n[on] despicis gemitu[m]
et merentiu[m] n[on] spernis af
fectu[m] adesto p[re]cib[us] n[ost]ris q[ua]s
in tribulatio[n]e n[ost]ra effundimus
easq[ue] clem[en]t[er] suscipiens tri
bue q[ui]dq[ui]d contra nos diabolice
atq[ue] humane moliuntur

adversitatis ad nichilum redi
gatur et consilio pietatis tue al
lidatur ut nullis adversitati
bus lesi sed de omni tribulacione
et angustia erepti leti in eccle
sia tua sancta tibi gratias referamus. Oratio:

Omnipotens sempiterne deus meres
torum consolacio laborancium for
titudo perveniant ad te preces
de quacumque tribulacione cla
mancium ut omnes sibi in neces
sitatibus suis misericordiam tuam
gaudeant affuisse. In adventu domini.

Verbum supernum prodiens a pa
tre olim exiens qui natus orbis
subvenis cursu declivi temporis

Illumina nunc pectora tuoque a
more concremata audita ut
preconia sint pulsa tandem lubri
ca. Iudexque cum post aderis ri
mari facta pectoris reddens vi
cem pro abditis iustisque regnum pro bo
nis. Non demum artemur malis
pro qualitate criminis sed cum beatis
compotes simus perhennes celibes.
Vox clara ecce intonat. Ỽ.
obscura quaeque increpat pel
lantur eminus sompnia ab ethere Christus
promicat. Mens iam resurgat
torpida que sorde extat sauci
a sidus refulget iam novum ut
tollat omne noxium. E sursum

agnꝰ nutritꝰ laxare gr̃as de
bitū oēs p̄ indulgēcia uocā
dum cū lacrimis S ed uo
cū fulserit undiq; hor
ror cū uenerit nō p̄uatū pu
niat s; pius nos tec̄ p̄pagẽt
Laus ho. ix. gl'a dñi p̄a. ymn
A solis ortus cardine ad
usq; terre limitē xp̄m
canamꝰ p̄ncipē natū mar
a uirgine B eatus auctor secli
seruile corpꝰ induit ut
carnē carnē liberans ne p̄deret quos
condidit C aste parentis
uiscera celestis intrat gr̃a
uenter puelle baiulat se

creta que non noverat. Domus pu
dici pectoris templum repente
fit dei intacta nesciens viri ver
bo concepit filium. Enixa est pu
erpera quem Gabriel predixerat
quem matris alvo gestiens
clausus iohannes senserat. Feno
iacere pertulit presepe non abhor
ruit parvoque lacte pastus est
per quem nec ales esurit. Gaudet
chorus celestium et angeli ca
nunt deo palamque fit pastoribus
pastor creator omnium. Ad noct.

Ex more docti mistico
servemus hoc ieiunium
deno dierum circulo ducto qua

ter notissime. Lex et prophe-
primitus hoc pretulerunt postmodum
christus sacravit omnium rex atque fac-
tor temporum. Utamur ergo parcius verbis
cibis et potibus somno iocis et
arctius perstemus in custodia. Vi-
temus autem pessima que subruunt
mentes vagas nullumque demus
callidi hostis locum tyrannidis.
Dicamus omnes cernui clamemus
atque singuli ploremus ante iudicem
flectamus iram vindicem. Nostris ma-
lis offendimus tuam deus clemen-
tiam effunde nobis desuper remis-
sor indulgentiam. Memento quod su-
mus tui licet caduci plasma

tis ut ad honorem nominis tui
peccati alacres Parce malum quod
gessimus auge bonum quod poscimus
ut placeamus quod tandem tibi perhenniter
per secula Presta beata trinitas. Ymnus.
Iam christe sol iusticie mentis di-
escant tenebre virtutum ut
lux redeat terris diem cum reparas
Dans tempus acceptabile et peni-
tens cor tribue convertat ut beni-
gnitas quos longa suffert pie-
tas Quiddamque penitencie
da ferre quamvis gravium
maiori tuo munere quo
demptio fit criminum Dies ve-
nit dies tua in qua reflorent

oīa letem̄ i hac uitate phāc
uꝫ ꝑducti gl̄e. Te xxxiiij u
niuersitas clemēs adoret trī
tas ꝛ nos nouī ꝑ ueniā nouū
cantemꝰ canticū añ. Ad noct.

Pange lingua glo͛si ꝓlium
certaminis ꝛ sup̄ crucis
trophei dic triūphū nobi
lē qualiť redemptor orbis imo
latꝰ uicerit. De parētis ꝓ
toplasti fraude facta condolēs
quādo pomi noxial' morsu
i morte corruit ipē lignū
tunc notauit dāpna ligni
ut solueret. Hoc opꝰ nr̄e
salutis ordo depoposcerat

multi formis ꝓditoris ars
ut artē falleret et medelam
ferret īde hostis unde leserat
Quando venit ergo sacri plenitudo
tēpis missus ē ab arce pris
nat' orbis conditor atque ventre
virginali caro fcs ꝓdiit Va-
git ī fans īt' arta ꝯsepia mē- ꝯdit'.
bra pānis ī voluta virgo ma-
t' alligat et manusque pedes cru-
ra stricta cingit fascia Glā
tibi dñe usque ad alt'. versa. ℣.
Lustris sex qui iam peractis
tēp' īplens corporis se vo-
lente nat' ad hoc passioni dedi-
t' agn' ī crucis levat' im-

Surrexit
dñs vere
alla

uiolans scriptura. Hic acetum fel
arundo sputa claui lancea mi
te corpus perforatur sanguis unda
profluit terra pontus astra mundus
quo lauatur flumine. Crux fi
delis inter omnes arbor una nobilis
nulla silua talem profert fronde
flore germine dulce lignum
dulces clauos dulce pondus
sustinet. Flecte ramos ar
bor alta tensa laxa uiscera
et rigor lentescat ille quem de
dit natiuitas ut superni mem
bra regis miti tendas stipi
te. Sola digna tu fuisti
ferre secli precium atque portum

parare nautam mundi naufra-
gio quem sacro cruore perunctum
fixus agi corpus. Gloria tibi domine. Hymnus
Rex eterne domine rerum creator
omnium qui eras ante secula semper
cum patre filius. Qui mundi in pri-
mordio adam plasmasti hominem
cui tue ymagini vultum de-
disti similem. Quem diabolus de-
ceperat hostis humani generis
cuius tu formam corporis assumere
dignatus es. Ut hominem re-
dimeres quem ante iam plasma-
veras et nos deo coniungeres
per carnis contubernium. Quem e-
ditum ex virgine pavescit

tempore pasce
2 feria trinitat:
Alla alla all
ps venite
an alla vs
Surrexit
dominus de sepulchro
De osea lectio
Venite et
revertamur ad
dominum quia
ipse cepit
et sanabit
nos percutiet
et curabit
et nos vivi-
ficabit
nos post di-
es in die ter-
tia suscitabit
nos et vivemus
in conspectu eius
sciemus sequemur

ois aia parite & nos resurgẽ
deuota mẽte credimꝰ Qui tib
p baptismũ diꝰ alti idulgẽ
ciã q̃ tenebamꝰ nexibꝰ liga
ti cõ sciencie Q crucẽ ꝓp
hoiem suscipe dignatꝰ es
dedisti tuũ sãguinem nr̃e
salutis p̃ciũ Qs auctor oĩ
ẽli paschali gaudio ab oĩ
mortꝭ ĩ peti tuũ defẽdas
Aurora lucis V. Gl'ia
rutilat celũ laudibꝰ
ĩtonat mũdꝰ exultãs
iubilat gemẽs ĩferꝰ u
lulat Dũ rex ille fortis
simꝰ mortis cũ fractis ui

...nique
ut cognouisse
carnis dimitti
R. Gauisi sunt
discipuli alla
alla V. viso
dño alla alla
Gla. Gauisi
An alla V. p[illegible]
custodia viae
Cap: Consepulti
enim sumus cum
Christo per bapti-
smum in mor-
te ut quomodo
Xpc surrexit a
mortuis per gla
patris ita et nos
in nouitate vite
ambulemus V.
Resurrexit dns
alla R. sicut dixit
vobis alla ora
ad laudes ant
dñica fe cap
ad laudes tercia
Christus resurgens
ex mortuis iam
non moritur mors
illi ultra nõ dñabit' quod enim mortuus est peccato mortuus
est semel quod aute viuit vivit deo R. Surrexit dns de sep.

Ze in resurreccione

261

ctus predat tartara soluto a pe-
na miseros Ille qui clausus
lapide custoditur sub milite tri-
umphans pompa nobili victor
surgit de funere Solutis iam ge-
mitibus et inferni doloribus quia sur-
rexit dominus resplendens clamat angelus
Tristes erant apostoli de nece sui
domini quem pena mortis crudeli [illegible]
ui dampnaverant impii Sermo-
ne blando angelus predixit mulieribus
in galilea dominus videndus est quantocius
Ille dum pergunt concite apostolis hoc
dicere videntes eum vivum osculan-
tur pedes Quo agnito discipuli
in galileam propere pergunt videre faciem

Qui es summe
auctor omnium
Gloria tibi

ē ↄſidatā dō Claro paſcha
li gaudio ſol mūdo nitet ra
dio cū xp̄m iā apli viſu c
nūt corp̄o Oſtēſa ſ vulne
ra i xp̄i carne fulgida reſur
rexiſſe dn̄m voce fatētur publi
ca Rex xp̄e clemētiſſime tu
corda nr̄a poſſide ut tibi lau
des debitas reddamus oī tēpe.
Eterne rex altiſſime. ym
Et redemptor et fideliū quo
mors ſoluta deperit datur
triūphus grē Scandens
t̃bunal dx̄e patris poteſtas
oīm collata ē ihū celit' q̄ n̄
erat humanit' Ut trina r̄

rum machina celestium ter-
restrium et infernorum cum dita flec-
tat genu iam subdita. Tre-
munt videntes angeli versa vice
mortalium culpat caro pur-
gat regnat deus dei caro. Tu · caro ·
christe nostrum gaudium manens
olympo preditum mundi regis
qui fabricam mundana vincens
gaudia. Hinc te precantes quesumus
ignosce culpis omnibus et corda
sursum subleva ad te superna
Ut cum repente ceperis clarere
nube iudicis penas repellas
debitas reddas coronas perditas.
Ihesu vic astra ascendat. ymn'

regressus unde venerat p
misso patris munere sanctum datu
rus spiritum Sollempnis urge
bat dies quo mistico septempli
ci orbe volutus septies sig
nat beata tempora Cum hora cunc
tis tercia repente mundus intonat
orantibus apostolis deum venisse
nunciat De patris ergo lumine de
corus ignis almus est qui fida xpi
pectora calore sibi compleat
Impleta gaudent viscera affla
ta sancto spiritu voces diversas into
nant fantur dei magnalia Ex
omni gente cogniti grecis la
tinis barbaris cunctisque ad

miratib' linguis locunt' oīz
Iudea tūc i(n)credula vesano
torvo sp(irit)u ructare musti
crapulā alūpnos (christi) cōcre
pat. S(ed) et signis (et) virtutib(us)
occurrit (et) docet petrus
falsa p(ro)ferri p(er)fidos iohele
teste cōp(ro)bans. G(lori)a pa(tri) d(omino).
Beata nob(is) gaudia. ymn(us)
āni reduxit orbita cū
sp(iritu)s paraclit(us) effulsit i(n) discip(u)los
Igneus vibrāte lumine lingue
figurā detulit v(er)bis ut essent
p(ro)flui (et) karitate fervidi
Linguis locut(i) oīm turbe
pavēt gētiliū madere de- musto.

arce acceptant eos sps repleuit
Pacrata sunt iam iubilia pasche
pacto tempore sacer dierum numero
ro quo lege fit remissio Te nunc
deus piissime vultu precamur cum
o illapsa nobis celitus largire
dona sps Dudum sancta pec
tora tua repleuisti gratia dimitte
nunc peccamina et da quieta tempora
Pange lingua de corpore christi
gloriosi corporis mysterium
sanguinisque preciosi quem in mundi
precium fructus ventris generosi
rex effudit gentium Nobis
natus nobis datus ex intacta virgine
et in mundo conversatus sparso verbi

seīe sui moras icolatus
miro clausit ordine. In su
p̄me noctis cene recumbens
cū fr̄ib' observata lege ple
ne cibis i legalib' cibū tur
be duodene se dat suis ma
nib'. Verbū caro panē ve
rū v̄bo carnē efficit fitq; sāg's
x̄p̄ merū et si sensus deficit ad firmā
dū cor sincerū sola fides suffi
cit. Tantū ergo sacramentū ve
neremur cernui et antiquū
documentū novo cedat ritui
p̄stet fides supplementū sen
suū defectui. Genitori geni
toq; laus et iubilacio salus

honor virtus quoque sit et benedictio
procedenti ab utroque compar sit laudatio.
Verbum supernum prodiens.
nec patris linquens dexteram
ad opus suum exiens venit
ad vite vesperam. In mor
tem a discipulo suis tradendus
emulis prius in vite ferculo
lo se tradidit discipulis. Qui
bus sub bina specie carnem dedit et san
guinem ut duplici substantie
totum cibaret hominem. Se na
scens dedit socium convescens
in edulium se moriens
in precium se regnans dat in pre
mium. O salutaris hostia q

celi pandis hostium bella pre-
mens hostilia da robur fer aux-
ilium. Uni trinoque domino sit sem-
piterna gloria qui vitam sine termino
nobis donet in patria. Amen. Ymn[us]

Laus regi plena gaudii
lo qui mirans mutacionum se
xpm dat [illegible] milicie in
predium Antonii vir [illegible]
que tue quia provocas id in
nos arma glorie xpm vincens
accipias. Pectora digna dum
moneris natorum fit commorte
margarite in [illegible] au
ras possessio. Huius honorem
glorie perducimus in prudentia qui tam

tas ire gr̄e manet duis ueru

a. Per que pr̄ cū filio cōsolatur

qz ſpc acūmini cōtagio nos

h̄e emundat funditus. a. ymnus.

Ihū lux vera mentiū nos il

lustra dilectio tot signis per

tremuit opacū fulgentis ſolo

Hic nautis in naufragio sig

no salutis affuit q̄b ſb lucis

radio iure dicatū perhibet

Lacū dux fidei signo p̄

gat cū iacitur ab agro na

sis mutari fragitas ī frag

te Tersor lucis grē signorū

languet clerus pro uotū sum

gens glīe scīs fit tuis pub

licus Perfice nūc pr̄ luminū
nū signū et huiꝰ dchuine u
luntarius hōr cui spc̄ mu
Antra deserti. Cuiuinu.
teneris sb annis ciuiū t
urmas fugiens petisti ne le
ui saltē maclare uitā fa
mine posses. Prebuit hyrtū
tegimē camel' artub' sacris
strophiū bidentes cui latex
haustū sociata pastū mella
locustis. Ceteri tantū ceci
nere vatū corde p̄sago iubar
affuturū tu q̄dē mundi scel'
auferentē indice p̄dis. Non
fuit vasti spaciū p̄ orbis

scelerum aliquis genuit iohannes qui ne
fas secli meruit lavacro cun

O nimis felix ℣. Cetera ut supra.
meritique celsi nesciens
labem nivei pudoris prepotens
martir heremi cultor max
ime vatum. Serta ter denis alios
coronant aucta crementis du
plicata quosdam trino centeno cu
mulatum fructu te sacer or
nant. Ut pius mundi sator
et redemptor mentibus pulsa livi
one puris rite dignetur ve
niens sacratos ponere gressus. Lau
dibus cives celebrant supni
te deus simplex pariterque trine sup

Hic potens nostri meritis opimis
pectoris duros lapides repelle asp
erum planans iter et reflexos diri
ge calles.

plicis ut nos ueniā pccāti pāc
Ym. scūr decus · ℣ Criste sctō
āglo͞r rector humani ge
neris et auctor nob' eternū tribu
e benigne scādere celū Angelū
pacis michael ad istā celit' mit
ti rogitam' nob ut crebro aula
ueniente crescāt pspa cūc
ta Angel's fortis gabriel
ut hostem ātiquū uoli pellat
tet ab alto sepi' tēplū ueni
ens ad istud uisere nr̄m
Angelū nob' medicū salut'
mitte de cel' raphael ut oēs
sanet egrotos pit'q; nr̄os
dirigat act' Hinc dei nr̄i

grītrix maria toto ꝟ nob cho
rus āglor͛ semꝑ assistat et
uera orōo tota P̄recur͛ hi nob
I hū saluator sc̄i redēptis o
pe tribuere ꝟ pia di genitrix
salutē posca͛ miseris Cet͛
os āgelici patriarchar͛ qz cu
nei ꝟ ꝓphar͛ merita nob ꝑ
carēt ueniā B apostola xp̄i
ꝑuuus ꝟ claniger etherē
us cū cetis apl̄is nos soluat
nexu criminis Choreis sāc
tissimū cōsilio sacerdotū ꝟ uir
ginalis castitas nos aptē
abluat Monachorum suffra
gia oēsqz ciues celici ānu

metuūn pellat host
ium nostrorum
pericul de fi
ibus patem
procuret
cum eum
ctis pest
lenciam
deo pris
ebla qui
quos pe
demisit
et sacro vin
xit spiritus
per angel
los custo
diat amen
In cospe

Batur me
et suscitavit me

fiet tormentum
tris pia no dimittet
peccatoris
in illo ascendi

aq; uotis supplicāciū et uitā pre-
cio p̄ennē. Laudes. ho. ii. ymn̄.

Angularis fundamentū
lapis xp̄c missus ē qui
cōpage parietū in utroq; nec-
tit' quē syō sc̄a suscepit in q
credēs p̄manet. Oīs illa deo
sacra et dilecta ciuitas plena
modul' i laude et canore
iubilo trinū deū unicūq;
cū feruore p̄dicat. Hoc in
tēplo sūme deus exorat'
aduenī et clemēti
bonitati precū uota ~~sus~~
cipe largā bn̄dic-
cionē hic infunde iugiter

Sancti angeli custodes nostri defendite nos in p̄lio ut nō pereamus in tremendo iudicio

Quod si audieris vocem ei' et feceris omnia que loquor inimicus ero inimicis tuis et affligam affligentes te. Precedet te angelus meus

iungit͛ Hic ꝓmeruit omīs
petita accipe et adepta po
tiat͛ cū sc̄is ꝑhēniter pa
radysū ī ciuitate celesti a
ī requiē Glā et ho. dn̄.

Gloria et honor deo usque
quo altissimo una patri fil
io que in dito paraclito cui
laus est et potestas per eterna sec

...lor + tibi dūi dulcis. aña
Benedictū cū i mi
et bñ. Amic. mē. tua. a Ecce
ueniet ds et hō de da
uio dd sedere ī thyrono al
a Syō noli timere ecce

Fratres. Si linguis hominum loquar et
angelorum caritatem autem non habeam factus
sum velud es sonans aut cymba-
lum tinniens. A. Ecce ascendimus ihe-
rosolimam et consummabuntur omnia que
scripta sunt de filio hominis tradetur enim
gentibus et illudetur et flagellabi-
tur et conspuetur et postquam flagella-
verint occident eum et tercia die
Preces nostras quesumus ¶ resurget.
domine clementer exaudi atque a peccato-
rum vinculis absolutos ab omni
nos adversitate custodi. A. Cum
ieiunatis nolite fieri sicut
Presta quesumus domine fide- ¶ ypocrite trist-
libus tuis ut ieiuniorum vene-

ṽãdã sollẽpnia ꝛ cõgrua pietate
suscipiãt ꝛ secũa deuocõe ꝑ-
rãt. A. Dñe puer meus iacet in domo
paraliticus ꝛ male torquetur. Amen dico
tibi ego veniam ꝛ curabo eum. Coll.
Deus qui culpa. A. Cum facis elemo-
sinam nesciat sinistra tua quid fa-
Inchoata ieiunia. ciat dextera tua.
quesumus dñe benigno favore ꝓseq̃re
ut obseruanciã quã corporaliter
exhibemus mentibus etiam sin-
ceris exercere valeamus. An.
Me etenim de die in diem querunt ꝛ scire
Adesto dñe. or. Tue mansuetudinis
supplicationibus nostris ꝛ concede
ut hoc sollempne ieiunium quod

animis corporibusque salubre institu
tum est devotione sincera celebremus. An.
Visita vindicta patris mei pecca
torum qui nobis natum est ob originem
Converte nos salutaris Or. mundi
ni ⁊ ut nobis ieiunium quadrage
simale nobis proficiat mentes nostras
celestibus instrue disciplinis. A.
Intravit ihesus in templum dei ⁊ eici
ebat omnes vendentes ⁊ ementes ⁊ men
sas nummulariorum ⁊ cathedras
vendentium columbas evertit. Colle.
Respice domine familiam tuam ⁊ presta
ut apud te mens nostra tuo deside
rio fulgeat que se carnis mace
ratione castigat. A. [illegible]

praua ꝛ puſa ſignū qrit ꝛ ſig
nū n̄ dabit̄ ei n̄ ſi ſig̃ Jone pphe.
Preces nr̄as q̄s dn̄e clemēt̄ ex
audi ꝛ cōtra cuncta nob' aduſantia
dextā tue maieſtatis extende. a.
Egreſſus ihc ſeceſſit i ptes ty
ri ꝛ ſydonis ꝛ ecce mulier chana
nea a finib' ill' egreſſa clamabat
dicēs miſerere mei fili dd. colle.
Deprecacōem nr̄am q̄s dn̄e
benign' i̅tēde ut q p abſtinētia
macerant' i corpe p fructū bo
ni opis reficiant' i mēte. a. Angl's
dn̄i deſcēdebat de celo mouebat
aq̄ ꝛ ſanabat' un'. oro. Eſto dn̄e
ppici' plebi tue ꝛ quia te ſa

259

1220

G.

Ms. Codex 1657

